
St. Thomas's Hospital
Q125 Library.

PHARMACOPŒIA

COLLEGII REGALIS

MEDICORUM

LONDINENSIS.

M.DCCC.IX.

Londini:

TYPIS G. WOODFALL, PATERNOSTER-ROW;

VENEUNT APUD LONGMAN, HURST, REES, ET ORME.

SACRÆ MAJESTATI

SERENISSIMI CELSISSIMIQUE

PRINCIPIS

GEORGII TERTII,

DEI GRATIA,

BRITANNIARUM REGIS,

FIDEI DEFENSORIS, &c.

DUCIS BRUNSVICENSIS ET LUNENBURGENSIS,

S. R. I.

ARCHITHESAURARII, ET ELECTORIS,

HOC OPUS,

ITERUM RECOGNITUM AC RETRACTATUM,

SUMMO CUM STUDIO ET REVERENTIA

IN MANUS ET CLIENTELAM TRADIT

COLLEGIUM MEDICORUM LONDINENSE.

Imprimatur

Hic liber, cui titulus, PHARMACOPŒIA COLLEGII REGALIS MEDICORUM LONDINENSIS.

Datum ex ædibus collegii in comitiis censoriis, Junii *Mensis* 26[to] 1809.

LUCAS PEPYS, Præses.

Johannes Mayo,	Censores.
Gulielmus Heberden,	
Edouardus Nathaniel Bancroft,	
Ricardus Patricius Satterley,	

At the Court at the *Queen's Palace*, the 26th of *July*, 1809.

PRESENT

The King's Most Excellent MAJESTY.

Archbishop of *Canterbury*.
Lord Chancellor.
Lord President.
Earl of *Liverpool*.
Earl of *Harrowby*.
Lord *Mulgrave*.
Mr. Chancellor of the Exchequer.
Mr. Secretary *Canning*.
Sir *David Dundas*, K. B.
Mr. *Ryder*.

WHEREAS there was this day read at the Board, the humble memorial of SIR LUCAS PEPYS, Baronet, Physician to His Majesty, and President of the College or Commonalty of the Faculty of Physic in *London*, setting forth, that the said President and College have, with great care, pains, and industry, revised, corrected, and reformed a book by them formerly published, in-

tituled *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis*, prescribing and directing the manner of preparing all sorts of medicines therein contained, together with the true weights and measures by which they ought to be made: which book is now perfected and ready to be published, and, it is conceived, will contribute to the public good of His Majesty's Subjects, by preventing all deceits, differences, and uncertainties in making or compounding of medicines, if, for the future, the manner and form prescribed therein should be practised by Apothecaries and others in their compositions of medicines: The Memorialist therefore most humbly prays, that His Majesty will be graciously pleased to enforce the observance thereof in such manner as to His Majesty shall seem meet:---His Majesty this day took the said memorial into His Royal Consideration, and being desirous to provide in all cases for the common good of his people, and being persuaded that the establishing of the general use of the said book may tend to the prevention of such deceits in the making and compounding of medicines, wherein the lives and health of His Majesty's Subjects are so highly concerned, hath

therefore thought fit, by and with the advice of His Privy Council, hereby to notify to all Apothecaries and others concerned, to the intent they may not pretend ignorance thereof, that the said book, called *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis*, is perfected and ready to be published: and His Majesty doth therefore strictly require, charge and command all and singular Apothecaries and others, whose business it is to compound medicines, or distil oils or waters, or make other extracts, within any part of His Majesty's kingdom of *Great Britain* called *England*, dominion of *Wales*, or town of *Berwick-upon-Tweed*, that they, and every of them, immediately after the said *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis* shall be printed and published, do not compound or make any medicine or medicinal receipt or prescription, or distil any oil or waters, or make other extracts that are or shall be in the said *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis* mentioned or named, in any other manner or form than is or shall be directed, prescribed, and set down in the said book, and according to the weights and measures that are or shall be therein limited, except it shall be

by the special direction or prescription of some learned Physician in that behalf. And His Majesty doth hereby declare, that the offenders to the contrary shall not only incur His Majesty's just displeasure, but be proceeded against for such their contempt and offences, according to the utmost severity of Law.

STEPH: COTTERELL.

NOMINA SOCIORUM

ET

PERMISSORUM

COLLEGII REGALIS MEDICORUM

LONDINENSIS.

SOCII.

LUCAS PEPYS, *Baronettus, Regis Medicus et Exercitus Medicus primarius,* PRÆSES.

Henricus Revell Reynolds, *Electus: Regis Medicus.*

Ricardus Budd, *Electus et Thesaurarius.*

Franciscus Milman, *Baronettus, Electus: Regis et Reginæ, et ad regiam Familiam Medicus.*

Isaac Pennington, *Eques Auratus, Medicinæ Regius Professor Cantabrigiæ.*

Jacobus Hervey, *Electus et Registrarius.*

Devereux Mytton.

Johannes Matthews.

Jacobus Robertson Barclay, *Principissæ Walliæ Medicus extraordinarius.*

Martinus Wall.

Johannes Littlehales.

Jacobus Carmichael Smith, *Electus: Regis Medicus extraordinarius.*

Johannes Latham, *Electus: Principis Walliæ Medicus extraordinarius.*

Johannes Mayo, *Electus et Censor.*

Gulielmus Saunders, *Principis Walliæ Medicus extraordinarius.*

Robertus Bourne.

Matthæus Baillie.

Thomas Monro.

Gulielmus Moore.

Edouardus Roberts.

Henricus Vaughan, *Regis Medicus extraordinarius.*

Georgius Paulet Morris.

Henricus Ainslie.

Gulielmus Hyde Wollaston.

Arthurus Daniel Stone.

Christophorus Pegge, *Eques auratus, Medicinæ Regius Professor Oxoniæ.*

Christophorus Robertus Pemberton, *Principis Walliæ Medicus extraordinarius.*

Paggen Gulielmus Mayo.

Ricardus Powell.

Gulielmus Heberden, *Censor: Regis et Reginæ Medicus.*

Robertus Darling Willis.

Algernon Frampton.

Edouardus Ash, *Regis Medicus extraordinarius.*

Georgius Williams.

Devey Fearon.

Carolus Gower.

Samuel Holland.

Gulielmus Georgius Maton, *Reginæ Medicus extraordinarius.*

Jacobus Haworth.

Jacobus Franck.

Ricardus Edwards.

Georgius Smith Gibbes.

Gulielmus Lambe.

Johannes Johnstone.

Jacobus Fellowes.

Carolus Price.
Georgius Gilbertus Currey.
Thomas Turner.
Ricardus Patricius Satterley.
Edouardus Nathaniel Bancroft.
Carolus Dalston Nevinson.
Pelham Warren.
Robertus Bree.
Johannes Cooke.
Arthurus Brooke Faulkner.
Petrus Rainier.
Ricardus Faber.
Tristramus Whitter.
Clemens Hue.

CANDIDATI.

Thomas Hume.
Johannes Bright.
Thomas Young.
Jacobus Cholmeley.

PERMISSI.

Jacobus Dargent.
Maxwell Garthshore.

David Orme.
Alexander Hay.
Johannes Coakley Lettsom.
Isaac Henricus Sequeira.
Henricus Krohn.
Johannes Lee.
Jacobus Sims.
Samuel Foart Simmons, *Regis Medicus extraordinarius.*
Seguin Henricus Jackson.
Johannes Sims.
Antonius Fothergill.
Stephanus Pellett.
Gulielmus Payne.
Gilbertus Blane.
Gulielmus Lister.
Robertus Freer.
Robertus Halifax, *Principis Walliæ Medicus.*
Johannes Meyer.
Georgius Pearson.
Thomas Watson.
Robertus Willan.
Samuel Ferris.
Josephus Phelan.
Theodorus Forbes Leith.

Georgius Sandeman.
Thomas Dale.
Gulielmus Blackburn.
Robertus Bland.
Gulielmus Black.
Andreas Thynne.
Benjamin Moseley.
Josephus Hart Myers.
Laurentius Nihell.
Gulielmus Carolus Wells.
Caleb Hillier Parry.
Andreas Marshall.
Josephus Fox.
Johannes Stark Robertson.
Ricardus Pearson.
Christophorus Stanger.
Thomas Sutton.
Edvardus Fryer.
Ricardus Kentish.
Alexander Crichton.
Johannes Rogerson.
Solomon de Leon.
Johannes Hemming.
Edmundus Somers.
Thomas Bradley.

Gulielmus Scott.
Edouardus Goodman Clarke.
Johannes Muller.
Ricardus Temple.
Sayer Walker.
Gualterus Vaughan.
Johannes Murray.
Robertus Robertson.
Thomas Blair.
Georgius Pinckard.
Robertus Hamilton.
Philippus Elliot.
Columbus Macqueen.
Nicolaus Romayne.
Edvardus Thomas.
Jacobus Buchan.
Ricardus Dennison.
Stewart Crawford.
Ricardus Fowler.
Gulielmus Babington.
Alexander Douglas, *Baronettus.*
Robertus Graves.
Robertus Wightman.
Gualterus Farquhar, *Baronettus, Principis Walliæ Medicus.*

Henricus Luxmoore.
Pinkstan James.
Alexander Marcet.
Thomas Nelson.
Johannes Yelloly.
Halliday Lidderdale.
Jacobus Curry.
Franciscus Home.
Andreas Bain.
Thomas Jameson.
Alexander P. Buchan.
Alexander Aberdour.
Gulielmus Pitts Dimsdale.
Carolus Badham.
Josephus Skey.
Carolus Tice.
Johannes Reid.
Henricus Clutterbuck.
Robertus Batty.
Alexander Lyon Emerson.
Thomas Bateman.
Isaac Buxton.
Jacobus Shaw.
Samuel Fothergill.
Radulphus Blegborough.

Samuel Pett.
Samuel Irving.
Gulielmus Godfridus Dean.
Robertus Hooper.
Johannes Duncan.
Jacobus Laird.
Johannes Herdman.
Johannes Ricardus Farre.
Gulielmus Irvine.
Adam Neale.
Robertus Calvert.
Georgius Alexander Morewood.
Gulielmus Knighton.
Ricardus Duncan Mackintosh.
Matthæus Johannes Tierney.
Carolus Henricus Parry.
Johannes Fredericus Lampert.
Warner Wright.
Gulielmus Gordon.
Robertus R. W. Robinson.
Carolus Bankhead.
Thomas Bree.
Edvardus Campbell.
Georgius Johannes Ogilvy.
Thomas Walshman.

Johannes Eyre.
David Uwins.
Georgius Birkbeck.
Alexander Morrison.
Jacobus Mac Dougle.
Johannes Mac Mullan.
Georgius Rees.
Gulielmus Shearman.
Henricus Snow.
Johannes Mac Culloch.
Johannes Ford Davis.
Christophorus Cooper.
Alexander Robertus Sutherland.
Thomas Gray.
Alexander Henderson.
Henricus Edgeworth.
Carolus Whittell.
Edvinus Godden Jones.
Josephus De Courcy Laffan.
Petrus Marcus Roget.
Edmundus Lockyer.
Robertus Burgoyne Tomkins.
Josephus Adams.
Johannes Macleod.
Alexander Lawlor.

Johannes Plenderleath.
Thomas Hancock.

PERMISSI AD ARTEM OBSTETRICAM EXERCENDAM.

Thomas Denman.
Michael Underwood.
Carolus Combe.
Johannes Squire.
Johannes Clarke.

PERMISSI EXTRA URBEM.

Johannes Manning.
Johannes Mather.
Gulielmus Farr.
Jacobus Vaughan.
Gulielmus Falconer.
Nicholson Doubleday.
Jonathan Binns.
Christophorus Mann Torre.
Carolus Brown.
Gulielmus Lonsdale.
Julianus Gartner Hall.
Edvardus Long Fox.
Gulielmus May.

Johannes Nott.
I. Newman.
Samuel Edmonds.
Jacobus Holman.
Gaspard Carolus de la Rive.
Johannes Chapman.
Johannes Sherwen.
Johannes Edmundus Stock.
Johannes Jacobus de Roches.
Johannes Hull.
Stephanus Luke.
Johannes O'Ryan.
Henricus Reeve.
Johannes Robinson.
Jacobus Clarke.
Patricius Miller.
Gulielmus Silver.
Robertus Barker.
Tempest Coulthurst.
Gualterus Carolus Heywood.
Jacobus Gasking.
Robertus Anderson.
Johannes Franciscus Berger.

PRÆFATIO.

Annis viginti duobus vix elapsis, Pharmacopœiam nostram incudi reddere iterùm statuimus. Hunc laborem nobis imposuit culta indiès et amplificata Naturæ scientia. Illa enim intra paucos hos annos ità erroribus purgata et experimentis illustrata est, ità principiis novis firmioribus, altioribus, undequaque stabilita, ut si in hâc unâ parte, quæ ad Medicinam spectat, neglecta et rudis jaceret, id nobis meritò dedecori verteretur; præcipuè cum duæ finitimæ huic nostræ Artes, Chemica, et Botanica, hæc, omnes omnium regionum Herbas cum labore maximo exploraverit; illa integram suam disciplinam in meliorem commutaverit, et linguam penitùs novam loqui didi-

cerit. Non ulteriùs igitur spatium esse moræ videbatur, quin medicamentorum omnium vires et naturam cum summâ diligentiâ perpendamus, ut si fuerint, quæ vel obsoleta vel supervacua judicemus, loco moveamus.

Antecessores nostri plurimùm sanè contulerunt ad singula certiùs promptiùsque conficienda; jàm tùm enim Philosophiæ lux nova exoriebatur, quæ pristinæ disciplinæ nubila discutiebat, formidines vanas cum tenebris simul fugabat, secreta denique Naturæ eatenùs recludebat, ut quid incongruum esset, quid consentaneum, quænam inter se pugnantia, quænam in compositione aptissimè consocianda, medicorum oculis palàm tandem ostenderet. Sed ea est artis conditio, ut emendari quidèm possit, absoluta reddi non possit.

Exindè igitur in annos singulos aliquid medicinæ accessit, neque à priorum incœptis hæc ætas nostra declinavit, quin et morborum quorundam signa accuratiùs exposuit, et quibusdam

remedia magis idonea reperit, tum medicamentorum alia inutilia et inepta rejecit, alia valentiora usu et autoritate comprobavit; universa etiam aut scrutata est diligentiùs, aut quomodo peritiùs componantur, edocuit. Cum nos igitur ad hoc opus recognoscendum animum primùm intendimus, multa invenimus quæ cum perfectiore nostræ artis disciplinâ malè congruebant, plura quibus abhorrebat erudita illa rerum appellandarum norma, quam intereà physici excogitaverant, nonnulla etiam quæ addi postulabat ipsius operis ordo, et concinnitas. Non ideò tamen nos fefellit multum molestiæ, multum etiam periculi, à crebrâ Pharmacopœiarum mutatione provenire: sed nobis persuasum erat, ea tandèm et stabilia maximè et utilia fore, quæ cum rectâ ratione arctissimè convenirent. Quibus perpensis, nomina medicamentis dare, quantùm fieri potuit, legitima, et naturæ cujusque congruentia, statuimus: sic tamen, ut provideremus ne titulorum amplificatio medicos impediat. Si pluribus igitur vocabulis opus fuerit, ut rei cu-

juspiam compositionem manifestè in appellando designemus, ei simplicius, etsi minùs eruditum cognomen apponere maluimus.

Quod ad nos attinet, nihil laboris detrectavimus quo librum hunc quàm perfectissimum ederemus. Non ità tamen, ut omnibus nos satisfacturos esse, vel errores nullos admisisse, confidamus; quos siquis asperiùs notare voluerit, reputet modo quantum et varietatis et difficultatis hujusmodi opus amplectitur, et paucis maculis non offensum iri speramus.---Sed hæc hactenus.

Quædam vero obnixiùs excusanda sunt, quæ videantur aut plus quàm satis est ab usu populari discedere, ut *Anthemis* et *Lytta*, aut horridum quid ac barbarum sonare, ut *Potassa*. Diù tamen restitimus: sed quid contra omnium Physicorum autoritatem facere, aut qui potuimus nomina Animalium, Herbarum, Lapidumve, ea retinere, quæ rebus omninò diversis Scriptores in eo genere

principes imposuerant? Satiùs igitur esse putavimus nos in rudis ingenii crimen incurrere, quàm anceps aliquid, et dubiæ significationis admittere, aut voce unâ atque alterâ ab universâ chemicorum consuetudine dissentire.

Quod ad mutationem attinet quam in Mensuris liquidorum facere instituimus, ea cum ab omnibus dudum efflagitata fuerit, ne studio novitatis fieri existimetur, non est cur timeamus. Idem nomen liquidorum, idem solidorum, dari, errorem frequentissimè induxit. Illam autem, cui *Congio* nomen est, et cujus capacitas à Rege et Senatu præscripta est, mutare non ausi sumus, sed in partes pro arbitrio dividere, et unicuique titulum assignare, non licitum modò, sed officii esse nostri duximus.

Quod superest, eam nos in hoc opere perficiendo rationem adhibuisse speramus, quæ rei tractandæ sit accommodatissima. Nobis certè laboris et curarum præmia suavissima compa-

rabuntur, si qualiacunque hæc sint, utilitati publicæ conducant, et vel hoc præstare videantur, ut morborum remedia paulò certiora indicentur, morbi ipsi paulò citiùs mitigentur.

ORDO CAPITUM.

PHARMACOPŒIA

LONDINENSIS.

PONDERA, MENSURÆ, &c.

CUM duo ponderum genera in Angliâ usu recepta sint, quorum altero aurum et argentum, altero cæteræ fere merces æstimantur, nos priore utimur, quod et *Troy Weight* vocatur; libramque sic dispertimus, *videlicet:*

Libra	℔	habet	uncias duodecim,	℥
Uncia		habet	drachmas octo,	ʒ
Drachma		habet	scrupulos tres,	℈
Scrupulus		habet	grana viginti.	gr.

Notas apposuimus, quibus pondus quodque designare consuetum est.

Mensura etiam liquidorum dispar est, alia cerevisiæ, alia vino propria; posteriorem nos adhibemus, mensurisque liquidorum utimur ex congio vinario deductis.

Congius vinarius legibus regni definitus est, quem ad usus medicinales sic dispertimus, *videlicet:*

Congius	habet	Octarios octo,	O
Octarius	habet	Fluiduncias sedecim	f℥
Fluiduncia	habet	Fluidrachmas octo,	fʒ
Fluidrachma	habet	Minima sexaginta,	♏

Notas apposuimus, quibus quamque mensuram designamus.

Ne quis error nascatur ex nominibus, quæ ponderibus et mensuris nullo discrimine imposita sunt, nova quædam finximus non inconsulte, quæ brevis usus reddet facilia.

Ad, hæc mensura vitrea intervallis æqualibus signata minimas liquidorum partes metimur. Etenim fallax et incertus est guttarum numerus, tincturæ cujuslibet guttis fere bis totidem, quot aquæ, eandem mensuram implentibus.

His ita expositis, animadvertendum est, quod, in hoc libro, aridorum quantitatem *pondere*, liquidorum autem *mensura* ubique definimus, nisi aliter indicatum fuerit.

Videndum est, ne quid cupri, aut plumbi, insit in materiâ ex quâ fiunt mortaria, mensuræ, infundibula, aut alia vasa, in quibus medicamenta seu præparantur, sive servantur; itaque fictilia, plumbo vitrifacta, aliena sunt.

Præparata acida, alkalina, terrea, metallica, tum sales omnis generis, in vasis vitreis obturatis servare oportet.

Caloris gradum Thermometro Fahrenheitiano metimur; et, cum CALOREM FERVENTEM præcipimus, istum intelligimus qui notatur gradu ducentesimo duodecimo. CALOR verò LENIS indicat, qui est inter gradum nonagesimum et centesimum.

Quoties fit mentio PONDERIS SPECIFICI, ponimus id, de quo agitur, esse caloris gradûs quinguagesimi quinti.

BALNEUM AQUOSUM fit, ubi res quælibet, suo vase contenta, aut aquæ ipsi ferventi, aut ejus vapori exponitur, ut incalescat.

BALNEUM ARENÆ fit ex arena paulatim calefaciendâ, in quam res quælibet, suo vase contenta, imponitur.

MATERIA MEDICA.

IN secundo ordine, VEGETABILIA ex Linnæi Speciebus Plantarum a *Willdenow* editis, ANIMALIA secundum *Linnæi* Systema Naturæ a *Gmelin* editum, RES CHEMICÆ nominibus recentioribus, designantur, nisi aliter indicatum sit.

Abietis Resina.	Pinus Abies. *Resina concreta.*
Absinthium.	Artemisia Absinthium.
Acaciæ Gummi.	Acacia vera. *Gummi.*
Acetosæ Folia.	Rumex Acetosa. *Folia.*
Acetosella.	Oxalis Acetosella.
Acetum.	Acidum aceticum impurum.

Acidum sulphuricum. Hujus pondus specificum est ad pondus specificum aquæ distillatæ, ut 1,850 ad 1,000.	Acidum sulphuricum.
Aconiti Folia.	Aconitum Napellus. *Folia.*
Adeps.	Sus Scrofa. *Adeps.*
Ærugo.	Subacetas Cupri impura.
Allii Radix.	Allium sativum. *Radix.*
Alöes spicatæ Extractum.	Alöe spicata. *Extractum.*
Alöes vulgaris Extractum.	Alöe vulgaris. SIBTHORP, *Flor. Græc.* *Extractum.*
Althææ Folia et Radix.	Althæa officinalis. *Folia et Radix.*
Alumen.	Supersulphas Aluminæ et Potassæ.
Ammoniæ Murias.	Murias Ammoniæ.

Ammoniacum.	Heracleum gummiferum. WILLDENOW, *Hort. Berol.* *Gummi-resina.*
Amygdalæ amaræ.	Amygdalus communis. Var. γ.
Amygdalæ dulces.	Var. β. *Nucleus.*
Amylum.	Triticum hybernum. *Amylum.*
Anethi Semina.	Anethum graveolens. *Semina.*
Anisi Semina.	Pimpinella Anisum. *Semina.*
Anthemidis Flores.	Anthemis nobilis. *Flores simplices.*
Antimonii Sulphuretum.	Sulphuretum Antimonii.
Argentum.	Argentum purificatum.
Armoraciæ Radix.	Cochlearia Armoracia. *Radix.*
Arsenici Oxydum.	Oxydum Arsenici album.
Asari Folia.	Asarum Europæum. *Folia.*
Assafœtidæ Gummi-resina.	Ferula Assafœtida. *Gummi-resina.*

Avenæ Semina.	Avena sativa. *Semina tunicis nudata.*
Aurantii Baccæ.	Citrus Aurantium (Hispalense). *Baccæ.*
Aurantii Cortex.	*Baccarum Cortex exterior.*
Balsamum Peruvianum.	Myroxylon peruiferum. *Balsamum.*
Balsamum Tolutanum.	Toluifera Balsamum. *Balsamum.*
Belladonnæ Folia.	Atropa Belladonna. *Folia.*
Benzöinum.	Styrax Benzöin. *Balsamum.*
Bistortæ Radix.	Polygonum Bistorta. *Radix.*
Cajuputi Oleum.	Melaleuca Cajuputi. *Oleum essentiale.*
Calamina.	Carbonas Zinci impura.
Calami Radix.	Acorus Calamus. *Radix.*
Calumbæ Radix.	*Plantæ adhuc anonymæ Radix.*

Cambogia.	Stalagmitis Cambogiöides. *Gummi-resina.*
Camphora.	Laurus Camphora. *Concretum sui generis, distillatione paratum.*
Canellæ Cortex.	Canella alba. *Cortex.*
Capsici Baccæ.	Capsicum annuum. *Baccæ.*
Carbo Ligni.	Carbo Ligni recens.
Cardamines Flores.	Cardamine pratensis. *Flores.*
Cardamomi Semina.	Elettaria Cardamomum. *Semina.* MATON, *in Act. Soc. Linn.*
Caricæ Fructus.	Ficus Carica. *Fructus conditus.*
Carui Semina.	Carum Carui. *Semina.*
Caryophylli.	Eugenia caryophyllata. *Flores nondum explicati, siccati.*
Caryophylli Oleum.	*Ejus Oleum essentiale.*

Cascarillæ Cortex.	Croton Cascarilla. *Cortex.*
Cassiæ Pulpa.	Cassia Fistula. *Lomentorum Pulpa.*
Castoreum.	Castor Fiber (Rossicus). *Concretum sui generis.*
Catechu Extractum.	Acacia Catechu. *Extractum.*
Centaurii Cacumina.	Chironia Centaurium. *Cacumina.*
Cera alba.	
Cera flava.	
Cerevisiæ Fermentum.	
Cetaceum.	Physeter macrocephalus. *Concretum sui generis.*
Cinchonæ cordifoliæ Cortex.	Cinchona cordifolia. *Cortex.* } Zea, in "*Anal. de Hist. Nat.*"
Cinchonæ lancifoliæ Cortex.	Cinchona lancifolia. *Cortex.* } Zea, in "*Anal. de Hist. Nat.*"
Cinchonæ oblongifoliæ Cortex.	Cinchona oblongifolia. *Cortex.* } Zea, in "*Anal. de Hist. Nat.*"
Cinnamomi Cortex.	Laurus Cinnamomum. *Liber.*

Cinnamomi Oleum.	*Ejus Oleum essentiale.*
Coccus.	Coccus Cacti.
Colchici Radix.	Colchicum autumnale. *Radix recens.*
Colocynthidis Pulpa.	Cucumis Colocynthis. *Pomorum Pulpa.*
Conii Folia.	Conium maculatum. *Folia.*
Contrajervæ Radix.	Dorstenia Contrajerva. *Radix.*
Copaiba.	Copaifera officinalis. *Resina liquida.*
Coriandri Semina.	Coriandrum sativum. *Semina.*
Cornua.	Cervus Elaphas. *Cornua.*
Creta.	Carbonas Calcis friabilis.
Croci Stigmata.	Crocus sativus (Anglicus). *Stigmata.*
Cumini Semina.	Cuminum Cyminum. *Semina.*
Cupri Sulphas.	Sulphas Cupri.

Cuspariæ Cortex.	Cusparia febrifuga. BONPLAND, *Voy.* *Cortex.*
Cydoniæ Semina.	Pyrus Cydonia. *Semina.*
Dauci Radix.	Daucus Carota (hortensis). *Radix.*
Dauci Semina.	Daucus Carota (agrestis). *Semina.*
Digitalis Folia.	Digitalis purpurea. *Folia.*
Dolichi Pubes.	Dolichos pruriens. *Leguminum Pubes.*
Dulcamaræ Caulis.	Solanum Dulcamara. *Caulis.*
Elaterii Poma.	Momordica Elaterium. *Poma recentia.*
Elemi.	Amyris Elemifera. *Resina.*
Euphorbiæ Gummi-resina.	Euphorbia officinarum. *Gummi-resina.*
Farina.	Triticum hybernum. *Farina.*
Ferrum.	Ferri Ramenta et Fila.

Filicis Radix.	Aspidium Filix Mas. SMITH, *Flor. Brit.* *Radix.*
Fœniculi Semina.	Anethum Fœniculum. *Semina.*
Fucus.	Fucus vesiculosus.
Galbani Gummi-resina.	Bubon Galbanum. *Gummi-resina.*
Galla.	Cynips Quercûs folii. *Nidus.*
Gentianæ Radix.	Gentiana lutea. *Radix.*
Glycyrrhizæ Radix.	Glycyrrhiza glabra. *Radix.*
Granati Cortex.	Punica Granatum. *Pomorum Cortex.*
Guaiaci Resina, et Lignum.	Guaiacum officinale. *Resina, et Lignum.*
Hæmatoxyli Lignum.	Hæmatoxylon Campechianum. *Lignum.*
Hellebori fœtidi Folia.	Helleborus fœtidus. *Folia.*
Hellebori nigri Radix.	Helleborus niger. *Radix.*

Hordei Semina.	Hordeum distichon. *Semina tunicis nudata.*
Humuli Strobili.	Humulus Lupulus. *Strobili siccati.*
Hydrargyrus.	
Hyoscyami Folia, et Semina.	Hyoscyamus niger. *Folia, et Semina.*
Jalapæ Radix.	Convolvulus Jalapa. *Radix.*
Ipecacuanhæ Radix.	Callicocca Ipecacuanha. BROTERO, *in Act. Soc. Linn.* *Radix.*
Juniperi Baccæ, et Cacumina.	Juniperus communis. *Baccæ, et Cacumina.*
Kino.	*Arboris nondum descriptæ, Africanæ, Gummi-resina.*
Lapis calcareus.	Carbonas Calcis dura.
Lavandulæ Flores.	Lavandula Spica. *Flores.*
Lauri Baccæ, et Folia.	Laurus nobilis. *Baccæ, et Folia.*
Lichen.	Lichen Islandicus.
Limones.	Citrus medica. *Baccæ.*

Limonum Cortex.	*Earum Cortex exterior.*
Linum catharticum.	Linum catharticum.
Lini usitatissimi Semina.	Linum usitatissimum. *Semina.*
Lytta.	Lytta vesicatoria.
Magnesiæ Sulphas.	Sulphas Magnesiæ purificata.
Malva.	Malva sylvestris.
Manna.	Fraxinus Ornus. *Succus concretus.*
Marrubium.	Marrubium vulgare.
Mastiche.	Pistacia Lentiscus. *Resina.*
Mel.	
Mentha piperita.	Mentha piperita. SMITH, *in Act. Soc. Linn.*
Mentha viridis.	Mentha viridis. SMITH, *in Act. Soc. Linn.*
Menyanthes.	Menyanthes trifoliata.
Mezerei Cortex.	Daphne Mezereum. *Radicis Cortex.*
Mori Baccæ.	Morus nigra. *Baccæ.*
Moschus.	Moschus moschiferus. *Concretum sui generis.*

Myristicæ Nuclei.	Myristica moschata. *Nuclei.*
Myrrha.	*Arboris nondum descriptæ Gummi-resina.*
Olibanum.	Juniperus Lycia. *Gummi-resina.*
Olivæ Oleum.	Olea Europæa. *Drupæ Oleum expressum.*
Opium.	Papaver somniferum. *Capsularum immaturarum Succus concretus (Turcicus).*
Opoponax	Pastinaca Opoponax. *Gummi-resina.*
Origanum.	Origanum vulgare.
Ovum.	Phasianus Gallus. *Ovum.*
Papaveris Capsulæ.	Papaver somniferum. *Capsulæ maturæ.*
Petroleum.	
Pimentæ Baccæ.	Myrtus Pimenta. *Baccæ.*

Piperis longi Fructus.	Piper longum. *Fructus immaturus, siccatus.*
Piperis nigri Baccæ.	Piper nigrum. *Baccæ.*
Pix arida.	Pinus Abies. *Resina præparata.*
Pix liquida.	Pinus sylvestris. *Resina præparata.*
Plumbi Carbonas.	Subcarbonas Plumbi.
Plumbi Oxydum semivitreum.	
Porri Radix.	Allium Porrum. *Radix.*
Potassæ Nitras.	Nitras Potassæ purificata.
Potassæ Supertartras.	Supertartras Potassæ, purificata.
Potassa impura.	Carbonas Potassæ impura.
Pruna.	Prunus domestica. *Drupa siccata.*
Pterocarpi Lignum.	Pterocarpus santalinus. *Lignum.*

Pulegium.	Mentha Pulegium.
Pyrethri Radix.	Anthemis Pyrethrum. *Radix.*
Quassiæ Lignum.	Quassia excelsa. *Lignum.*
Quercûs Cortex.	Quercus pedunculata. *Cortex.*
Resina flava.	Pinus sylvestris. *Residuum postquam Oleum Terebinthinæ distillatum est.*
Rhamni Baccæ.	Rhamnus catharticus. *Baccæ.*
Rhei Radix.	Rheum palmatum. *Radix.*
Rhœados Petala.	Papaver Rhœas. *Petala.*
Ricini Oleum et Semina.	Ricinus communis. *Oleum e Seminibus expressum, et Semina.*
Rosæ caninæ Pulpa.	Rosa canina. *Baccarum Pulpa expressa.*
Rosæ centifoliæ Petala.	Rosa centifolia. *Petala.*

Rosæ Gallicæ Petala.	Rosa Gallica. *Petala.*
Rosmarini Cacumina.	Rosmarinus officinalis. *Cacumina.*
Rubiæ Radix.	Rubia Tinctorum. *Radix*
Rutæ Folia.	Ruta graveolens.
Sabinæ Folia.	Juniperus Sabina. *Folia.*
Saccharum. Saccharum purificatum.	Saccharum officinale. *Præparata e Succo expresso.*
Sagapenum.	*Plantæ nondum descriptæ Gummi-resina.*
Salicis Cortex.	Salix Caprea. *Cortex.*
Sambuci Flores.	Sambucus nigra. *Flores.*
Sapo durus.	Sapo ex Olivæ Oleo et Sodâ confectus (Hispanicus).
Sapo mollis.	Sapo ex Oleo et Potassâ confectus.

Sarsaparillæ Radix.	Smilax Sarsaparilla. *Radix.*
Sassafras Lignum et Radix.	Laurus Sassafras. *Lignum, et Radix.*
Scammoneæ Gummi-resina.	Convolvulus Scammonea. *Gummi-resina.*
Scillæ Radix.	Scilla maritima. *Radix.*
Senegæ Radix.	Polygala Senega. *Radix.*
Sennæ Folia.	Cassia Senna. *Folia.*
Serpentariæ Radix.	Aristolochia Serpentaria. *Radix.*
Sevum.	Ovis Aries. *Sevum.*
Simaroubæ Cortex.	Quassia Simarouba. *Cortex.*
Sinapis Semina.	Sinapis nigra. *Semina.*
Sodæ Murias.	Murias Sodæ.
Sodæ Boras.	Subboras Sodæ.
Sodæ Sulphas.	Sulphas Sodæ.

Soda impura.	Carbonas Sodæ impura.
Spartii Cacumina.	Spartium scoparium. *Cacumina.*
Spigeliæ Radix.	Spigelia Marilandica. *Radix.*
Spiritus rectificatus. Hujus pondus specificum est ad pondus Aquæ distillatæ ut .835 ad 1.000.	
Spiritus tenuior. Hujus pondus specificum est ad pondus Aquæ distillatæ ut .930 ad 1.000.	
Spongia.	Spongia officinalis.
Stannum.	Stanni Limatura.
Staphisagriæ Semina.	Delphinium Staphisagria. *Semina.*
Styracis Balsamum.	Styrax officinale. *Balsamum.*
Succinum.	
Sulphur.	

Sulphur sublimatum.	
Tabaci Folia.	Nicotiana Tabacum. *Folia siccata (Virginiana).*
Tamarindi Pulpa.	Tamarindus Indica. *Leguminis Pulpa.*
Taraxaci Radix.	Leontodon Taraxacum. *Radix.*
Terebinthina Canadensis.	Pinus Balsamea. *Resina liquida.*
Terebinthina Chia.	Pistacia Terebinthus. *Resina liquida.*
Terebinthina vulgaris. Terebinthinæ Oleum.	Pinus sylvestris. *Resina liquida, et Oleum inde distillatum.*
Testæ.	Ostrea edulis. *Testæ.*
Tormentillæ Radix.	Tormentilla officinalis. SMITH, *Flor. Brit.* *Radix.*
Toxicodendri Folia.	Rhus Toxicodendron. *Folia.*
Tragacantha.	Astragalus verus. OLIVIER, *Voy. dans l'Empire Ottom.* *Gummi.*

Tussilago.	Tussilago Farfara.
Valerianæ Radix.	Valeriana officinalis (sylvestris). *Radix.*
Veratri Radix.	Veratrum album. *Radix.*
Violæ Flores.	Viola odorata. *Flores recentes.*
Vinum.	Vinum album Hispanicum, Anglicè *Sherry.*
Ulmi Cortex.	Ulmus campestris. *Liber.*
Uvæ passæ.	Vitis vinifera. *Baccæ præparatæ.*
Uvæ Ursi Folia.	Arbutus Uva Ursi. *Folia.*
Zincum.	Zincum.
Zingiberis Radix.	Zingiber officinale. Roscoe, *in Act. Soc. Linn.* *Radix.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ACIDA.

ACIDUM ACETICUM.

℞ Aceti congium;

Distillet Acidum aceticum, balneo arenæ, ex retortâ vitreâ in receptaculum vitreum et frigefactum; tum, primo octario rejecto, octarios sex proximè distillatos serva.

ACIDUM BENZÖICUM.

℞ Benzöini libram cum semisse,
Calcis recentis uncias quatuor,
Aquæ congium cum semisse,
Acidi muriatici fluiduncias quatuor;

Tere Benzöinum cum Calce; dein per horam dimidiam in Aquæ congio coque, dum spathâ assiduè movetur, et liquorem refrigeratum effunde. Quod reliquum est iterum coque in Aquæ octariis quatuor, et liquorem ut antè effunde. Deinde liquores inter se mistos decoque ad dimidium; tum per chartam cola, et instilla gradatim Acidum muriaticum, donec nihil amplius demittatur. Denique, effuso liquore, pulverem leni calore exsicca, et in vas idoneum super arenam positum immitte; tum lento igne sublima Acidum benzöicum.

ACIDUM CITRICUM.

℞ Limonum Succi octarium,
Cretæ præparatæ unciam, vel quantum satis sit ad Succum saturandum,
Acidi sulphurici diluti fluiduncias novem ;

Succo Limonum fervefacto Cretam paulatim adjice, et misce; tum liquorem effunde. Citratem Calcis, quæ remanet, aquâ sæpius renovatâ ablue; dein sicca. Tum pulveri siccato superinfunde Acidum sulphuricum dilutum, et coque per sex-

tam horæ partem, per linteum fortiter exprime, et per chartam cola. Liquorem qui transierit leni calore consume, adeò ut, dum frigescit, fiant crystalli.

Crystallos, ut puræ sint, iterum et tertiò in aquâ liqua, eamque toties cola, decoque, et sepone.

ACIDUM MURIATICUM.

℞ Sodæ Muriatis exsiccatæ libras duas,
Acidi sulphurici *pondere* libram cum semisse,
Aquæ distillatæ octarium cum semisse;

Acidum cum Aquæ selibrâ prius in retortâ vitreâ misce, et his, ubi refrixerint, Sodæ Muriatem adjice. Aquæ quod reliquum est in receptaculum infunde; tum, retortâ aptatâ, in hanc aquam transeat Acidum muriaticum distillatum ex balneo arenæ, calore gradatim aucto, donec retorta rubescat.

Acidi muriatici pondus specificum est ad Aquæ distillatæ pondus specificum, ut 1.170 ad 1.000.

Si in ejus fluidunciam, aquâ dilutam, frustulum Lapidis calcarei injiciatur, semuncia liquari debet.

ACIDUM NITRICUM.

℞ Potassæ Nitratis exsiccatæ,
Acidi sulphurici, singulorum *pondere* libras duas;

Misce in retortâ vitreâ; tum balneo arenæ distillet Acidum nitricum, donec vapor ruber prodeat. Dein, adjectâ insuper Potassæ Nitratis exsiccatæ unciâ, iterum eodem modo Acidum distillet.

Acidi nitrici pondus specificum est ad pondus specificum Aquæ distillatæ, ut 1.500 ad 1.000. Si in ejus fluidunciam, Aquâ dilutam, frustulum Lapidis calcarei immittatur, liquari debent drachmæ septem.

ACIDUM NITRICUM DILUTUM.

℞ Acidi nitrici fluidunciam,
Aquæ distillatæ fluiduncias novem;

Misce.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

℞ Acidi sulphurici fluidunciam cum semisse,
Aquæ distillatæ fluiduncias quatuordecim cum semisse;

Acidum Aquæ paulatim adjice; tum misce.

ALKALIA, ET EORUM SALES.

AMMONIÆ CARBONAS.

℞ Ammoniæ Muriatis libram,
Cretæ præparatæ exsiccatæ libras duas;

Separatim in pulverem tere; tum misce, et sublima calore paulatim aucto, donec retorta rubescat.

LIQUOR AMMONIÆ ACETATIS.

℞ Ammoniæ Carbonatis uncias duas,
Acidi acetici octarios quatuor;

Ammoniæ Carbonati adjice Acidum, donec bullulæ non amplius excitentur, et misce.

LIQUOR AMMONIÆ CARBONATIS.

℞ Ammoniæ Carbonatis uncias octo,
Aquæ distillatæ octarium;

Liqua Ammoniæ Carbonatem in Aquâ, et per chartam cola.

LIQUOR AMMONIÆ.

℞ Ammoniæ Muriatis,
Calcis recentis, singulorum libras duas,
Aquæ octarium cum semisse;

Ammoniæ Muriatem et Calcem separatim in pulverem tere; tum misce, et conjice in retortam amplam vitream, cui prius inditus sit Aquæ octarius. Retortæ, in balneo arenæ positæ, receptaculum tubulatum adjunge, per quod transeat Ammonia in vas tertium frigefactum continens Aquæ fluiduncias octo. Deinde calorem initio lenem adhibe, et paulatim auge, donec retorta rubescat.

POTASSÆ ACETAS.

℞ Potassæ Subcarbonatis libram cum semisse,
Acidi acetici congium;

Simul misce in vase vitreo capaci, et, parte dimidiâ ad ignem consumtâ, insuper instilla paula-

tim Acidi acetici quod satis sit ad plenam saturationem. Liquor iterum ad dimidium vaporet, et coletur; tum balneo aquoso consumatur, sic ut, ab igne remotus, in crystallos abeat.

POTASSÆ SULPHAS.

℞ Salis qui restat post distillationem Acidi nitrici libras duas,
Aquæ ferventis congios duos;

Misce, ut liquetur Sal; tum adjice Potassæ Subcarbonatis quod satis sit ad Acidum saturandum. Dein coque, donec pellicula supernatet, et, ubi colaveris, sepone, ut fiant crystalli. Has, effusâ aquâ, super chartam bibulam exsicca.

POTASSÆ SUPERSULPHAS.

℞ Salis qui restat post distillationem Acidi nitrici libras duas,
Aquæ ferventis octarios quatuor;

Misce, ut liquetur Sal, et cola. Dein coque,

donec pellicula supernatet, et sepone, ut fiant crystalli. Has, effusâ aquâ, super chartam bibulam exsicca.

POTASSÆ TARTRAS.

℞ Potassæ Subcarbonatis libram,
Potassæ Supertartratis libras tres,
Aquæ ferventis congium;

Potassæ Subcarbonatem in Aquâ liqua; tum adjice Potassæ Supertartratem in pulverem tritam, donec bullulæ non amplius excitentur. Liquorem per chartam cola; dein coque, donec pellicula supernatet, et sepone, ut fiant crystalli. Has, effusâ aquâ, super chartam bibulam exsicca.

POTASSÆ SUBCARBONAS.

℞ Potassæ impuræ contritæ libras tres,
Aquæ ferventis octarios tres cum semisse;

Liqua Potassam in Aquâ, et cola; tum in vas ferreum nitidum effunde, et aquam lento igne

consume, ut spissescat liquor; dein, igne subducto, spathâ ferreâ assiduè move, donec Sal in grana parvula abeat.

Potassæ Subcarbonas purior præparari potest, eodem modo, ex Tartaro, quod priùs ustum fuerit, donec cinerei sit coloris.

POTASSÆ CARBONAS.

℞ Potassæ Subcarbonatis ex Tartaro libram,
Ammoniæ Carbonatis uncias tres,
Aquæ distillatæ octarium;

Potassæ in Aquâ liquatæ Ammoniæ Carbonatem adjice; tum balneo arenæ, caloris gradum 180^{m}. adhibe per horas tres, vel donec expulsa fuerit Ammonia; denique sepone, ut fiant crystalli. Simili modo consumatur liquor reliquus, ut, ubi seposueris, iterum prodeant crystalli.

LIQUOR POTASSÆ SUBCARBONATIS.

℞ Potassæ Subcarbonatis libram,
Aquæ distillatæ fluiduncias duodecim;

Liqua Potassæ Subcarbonatem in Aquâ, et per chartam cola.

LIQUOR POTASSÆ.

℞ Potassæ Subcarbonatis,
Calcis recentis, singulorum libram,
Aquæ distillatæ ferventis congium;

Liqua Potassam in Aquæ octariis duobus. Calci adjice Aquæ quod reliquum est. Liquores calentes inter se misce; tum sepone in vase clauso, et, postquam refrixerint, per pannum gossipinum cola.

Si Acidum dilutum quodlibet instillatum bullulas excitet, plus Calcis adjicere oportebit, et iterum colare.

Hujus Liquoris Octarius pendere debet uncias sedecim.

POTASSA FUSA.

℞ Liquoris Potassæ congium;

Aquam in vase ferreo nitido ad ignem consume; donec, ebullitione finitâ, Potassa liquefiat: hanc super laminam ferream effunde in formas idoneas.

POTASSA CUM CALCE.

℞ Liquoris Potassæ octarios tres,
Calcis recentis libram;

Decoque Liquorem Potassæ ad octarium; dein adjice Calcem, affusâ aquâ resolutam, et diligenter misce.

SODA TARTARIZATA.

℞ Sodæ Subcarbonatis uncias viginti,
Potassæ Supertartratis contritæ libras duas,
Aquæ ferventis octarios decem;

Sodæ Subcarbonatem in Aquâ liqua, et adjice paulatim Potassæ Supertartratem. Liquorem per chartam cola; tum coque, donec pellicula supernatet, et sepone, ut fiant crystalli. Has, effusâ aquâ, super chartam bibulam exsicca.

SODÆ SULPHAS.

℞ Salis qui restat post distillationem Acidi muriatici libras duas,
Aquæ ferventis octarios duos cum semisse;

Liqua Salem in Aquâ; tum adjice paulatim Sodæ Subcarbonatis quod satis sit ad Acidum saturandum. Decoque, donec pellicula appareat, et, ubi colaveris, sepone, ut fiant crystalli. Has, effusâ aquâ, super chartam bibulam exsicca.

SODÆ SUBCARBONAS.

℞ Sodæ impuræ in pulverem tritæ libram,
Aquæ distillatæ ferventis congium;

Coque Sodam in Aquâ per horam dimidiam, et cola. Hæc vaporet ad libras duas, et seponatur, ut fiant crystalli. Liquorem superstitem rejice.

SODÆ SUBCARBONAS EXSICCATA.

℞ Sodæ Subcarbonatis libram;

Sodæ Subcarbonati, in vase ferreo nitido, calorem ferventem adhibe, donec penitus exsiccetur; eamque simul spathâ ferreâ assiduè move. Denique in pulverem tere.

SODÆ CARBONAS.

℞ Sodæ Subcarbonatis libram,
Ammoniæ Subcarbonatis uncias tres,
Aquæ distillatæ octarium;

Sodæ Subcarbonati in aquâ liquatæ Ammoniam adjice; tum balneo arenæ, caloris gradum 180^{m}. adhibe per horas tres, vel donec Ammonia expulsa fuerit. Denique sepone, ut fiant crystalli. Simili modo consumatur liquor reliquus, et seponatur, ut iterum prodeant crystalli.

TERRÆ, ET EARUM SALES.

ALUMEN EXSICCATUM.

Alumen in vase fictili ad ignem liquescat; tum augeatur ignis, donec ebullitio cessaverit.

LIQUOR ALUMINIS COMPOSITUS.

℞ Aluminis,
Zinci Sulphatis, singulorum unciam dimidiam,
Aquæ ferventis octarios duos;

Alumen et Zinci Sulphatem in Aquâ simul liqua; dein per chartam cola.

CALX.

℞ Lapidis calcarei libram;

In frustula contunde, et in crucibulo igne acer-

rimo ure per horam, vel donec Acidum carbonicum penitus expulsum fuerit, adeò ut Acidum aceticum adjectum nullas bullulas excitet.

Eodem modo fit Calx è Testis, postquam aquâ fervente lotæ sunt, et sordibus purgatæ.

LIQUOR CALCIS.

℞ Calcis selibram,
Aquæ distillatæ ferventis octarios duodecim;

Calci Aquam affunde, et simul agita; tum protinus vas contege, et sepone per horas tres; dein liquorem cum Calce superstite in vasis vitreis obturatis serva, et, ubi utendum est, ex limpido liquore sume.

CRETA PRÆPARATA.

℞ Cretæ libram;

Cretæ adjice Aquæ paululum, et tere, ut fiat pulvis subtilis. Hunc in vas amplum aquâ plenum conjice; tum agita, et, brevi morâ interpositâ, in vas aliud aquam adhuc turbidam

supernatantem transmitte, et sepone, ut subsidat pulvis; denique, effusâ aquâ, pulverem exsicca.

MAGNESIÆ CARBONAS.

℞ Magnesiæ Sulphatis,
Potassæ Subcarbonatis, singulorum libram,
Aquæ congios tres;

Potassæ Subcarbonatem in Aquæ octariis tribus, Magnesiæ Sulphatem in Aquæ octariis quinque, separatim liqua, et cola; dein liquori Magnesiæ Sulphatis reliquam Aquam adjice, et coque, eique, dum ebullit, liquorem priorem admisce, spathâ assiduè movens; tum per linteum cola; denique pulverem, affusâ sæpius aquâ fervente, ablue, et calore gradûs ducentesimi super chartam bibulam exsicca.

MAGNESIA.

℞ Magnesiæ Carbonatis uncias quatuor;

Igne acerrimo ure per horas duas, vel donec Acidum aceticum instillatum nullas bullulas excitaverit.

SULPHUREA.

SULPHUR LOTUM.

℞ Sulphuris sublimati libram;

Aquam ferventem superinfunde, ut Acidum, si quod sit, penitus abluatur; dein sicca.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

℞ Sulphuris sublimati libram,
Calcis recentis libras tres;

Sulphur et Calcem in Aqua simul coque; tum liquorem per chartam cola, eique instilla Acidi muriatici quantum satis sit ut demittatur Sulphur. Denique hoc, superinfusâ sæpius aquâ, lava, donec insipidum fiat.

OLEUM SULPHURATUM.

℞ Sulphuris loti uncias quatuor,
Olivæ Olei octarium;

Oleo in vase ferreo peramplo calefacto Sulphur paulatim injice, et spathâ assidue move, donec cöierint.

POTASSÆ SULPHURETUM.

℞ Sulphuris loti unciam,
Potassæ Subcarbonatis uncias quinque;

Tere simul, et in crucibulo clauso super ignem impone, donec cöierint.

METALLA, ET EORUM SALES.

PRÆPARATA EX ANTIMONIO.

ANTIMONII OXYDUM.

℞ Antimonii Sulphureti contriti uncias duas,
Acidi muriatici fluiduncias undecim,
Acidi nitrici fluidunciam;

Acidis in vase vitreo simul commistis adjice paulatim Antimonium, et calore fervente coque per horam; dein cola, et liquorem colatum in Aquæ congium infunde, in quâ prius liquatæ sunt Potassæ Subcarbonatis unciæ duæ. Pulverem præcipitatum, superinfusâ sæpius aquâ, lava, donec acidi nihil supersit; deinde super chartam bibulam exsicca.

ANTIMONII SULPHURETUM PRÆCIPITATUM.

℞ Antimonii Sulphureti contriti libras duas,
Liquoris Potassæ octarios quatuor,
Aquæ distillatæ octarios tres;

Misce, et coque igne lento per horas tres, assiduè movens, adjectâ subinde aquâ distillatâ, adeò ut eandem mensuram semper impleat. Liquorem per linteum duplicatum protinus cola, eique adhuc calenti instilla paulatim Acidi sulphurici diluti quantum satis sit ad pulverem dejiciendum; tum aquâ calidâ Potassæ Sulphatem ablue, Antimonii Sulphuretum præcipitatum exsicca, et in pulverem tere.

ANTIMONIUM TARTARIZATUM.

℞ Antimonii Oxydi uncias duas,
Potassæ Supertartratis contritæ uncias tres,
Aquæ distillatæ fluiduncias octodecim;

Aquæ, in vase vitreo fervefactæ, injice paulatim Antimonium et Potassæ Supertartratem,

inter se mista, et coque per semihoram; tum liquorem per chartam cola, atque in vase vitreo ad lenem ignem decoque, ut, dum lente frigescat, fiant crystalli.

PULVIS ANTIMONIALIS.

℞ Antimonii Sulphureti contriti libram,
Cornuum rasorum libras duas;

Misce, et conjice in ollam ferream latam igne candentem, assiduè movens, donec coloris cinerei fuerint. Exempta in pulverem tere, et inde crucibulo loricato, quocum aliud crucibulum inversum, cui parvum sit in fundo foramen, luto conjungendum est. Tum ignem subministra, et paulatim auge, ut candeat per horas duas. Residuum tere, ut fiat pulvis subtilissimus.

LIQUOR ANTIMONII TARTARIZATI.

℞ Antimonii tartarizati scrupulum,
Aquæ distillatæ ferventis fluiduncias quatuor,
Vini fluiduncias sex;

Antimonium tartarizatum in Aquâ distillatâ fervente liqua; tum Vinum adjice.

PRÆPARATUM EX ARGENTO.

ARGENTI NITRAS.

℞ Argenti unciam,
Acidi nitrici fluidunciam cum semisse,
Aquæ distillatæ fluiduncias duas;

Acidum nitricum Aquâ misce, et in his Argentum balneo arenæ liqua. Dein calorem paulatim auge, ut siccetur Argenti Nitras. Hanc in crucibulo, lento igne, liquefac, donec, expulsâ aquâ, cessaverit ebullitio; tum statim effunde in formas idoneas.

PRÆPARATA EX ARSENICO.

ARSENICI OXYDUM PRÆPARATUM.

Arsenici Oxydum in pulverem tere; tum conjice in crucibulum, et, admoto igne, in crucibulum aliud priori superimpositum sublima.

LIQUOR ARSENICALIS.

℞ Arsenici Oxydi præparati, in pulverem subtilissimum triti,
Potassæ Subcarbonatis ex Tartaro, singulorum grana sexaginta et quatuor,
Aquæ distillatæ octarium;

Coque simul in vase vitreo, donec Arsenicum omne liquetur. Liquori frigefacto adjice

Spiritûs Lavandulæ compositi fluidrachmas quatuor;

Denique adjice insuper Aquæ distillatæ quantum satis sit, ut mensuram Octarii accuratè impleat.

PRÆPARATA E CUPRO.

CUPRUM AMMONIATUM.

℞ Cupri Sulphatis semunciam,
Ammoniæ Subcarbonatis drachmas sex;

Tere simul in mortario vitreo, donec cessaverit ebullitio; deinde Cuprum ammoniatum, chartâ bibulâ involutum, leni calore exsicca.

LIQUOR CUPRI AMMONIATI.

℞ Cupri ammoniati drachmam,
Aquæ distillatæ libram;

Liqua Cuprum ammoniatum in Aquâ, et per chartam cola.

PRÆPARATA E FERRO.

FERRUM AMMONIATUM.

℞ Ferri Carbonatis,
Ammoniæ Muriatis, singulorum libram;

Diligenter misce, tum, igne acri subjecto, protinus sublima; denique in pulverem tere.

FERRI CARBONAS.

℞ Ferri Sulphatis uncias octo,
Sodæ Subcarbonatis uncias decem,
Aquæ ferventis congium;

Ferri Sulphatem et Sodæ Subcarbonatem separatim liqua in Aquæ octariis quatuor; tum liquores inter se misce, et sepone, ut pulvis subsidat; deinde, effuso liquore supernatante, Ferri Carbonatem aquâ calidâ ablue, et chartâ bibulâ involutam leni calore exsicca.

FERRI SULPHAS.

℞ Ferri,
Acidi sulphurici, singulorum *pondere* uncias octo,
Aquæ octarios quatuor;

Acidum sulphuricum cum Aquâ in vase vitreo misce, hisque adjice Ferrum; tum, ubi bullulæ exire cessaverint, liquorem per chartam cola, eumque ad ignem consume, adeò ut, dum frigescit, fiant crystalli. Has, effusâ aquâ, super chartam bibulam exsicca.

FERRUM TARTARIZATUM.

℞ Ferri libram,
Potassæ Supertartratis contritæ libras duas,
Aquæ octarium;

Simul tere, et in vase vitreo patulo per dies octo aëri expone; dein balneo arenæ sicca, et in pulverem subtilissimum tere. Hunc pulverem, adjecto iterum Aquæ octario, per dies octo sepone; tum sicca, et in pulverem tere.

LIQUOR FERRI ALKALINI.

℞ Ferri drachmas duas cum semisse,
Acidi nitrici fluiduncias duas,
Aquæ distillatæ fluiduncias sex,
Liquoris Potassæ Subcarbonatis fluiduncias sex;

Ferro superinfunde Acidum et Aquam inter se mista, tum ubi bullulæ exire cessaverint liquorem adhuc acidum effunde. Hunc, paulatim et ex intervallis, Liquori Potassæ Subcarbonatis adjice, subindè agitans, donec, facto jam colore fusco-rubicundo, bullulæ nullæ ampliùs exciten-tur. Denique sepone per horas sex et liquorem effunde.

TINCTURA FERRI AMMONIATI.

℞ Ferri ammoniati uncias quatuor,
Spiritûs tenuioris octarium;

Macera, et cola.

TINCTURA FERRI MURIATIS.

℞ Ferri Carbonatis libram dimidiam,
Acidi muriatici octarium,
Spiritûs rectificati octarios tres;

Ferri Carbonati superinfunde Acidum in vase vitreo, et per triduum subindè agita. Sepone, ut fæces, si quæ sint, subsidant; dein liquorem effunde, eique adjice Spiritum.

VINUM FERRI.

℞ Ferri Ramentorum uncias duas,
Vini octarios duos;

Misce, et sepone per mensem, subindè agitans; tum per chartam cola.

PRÆPARATA EX HYDRARGYRO.

HYDRARGYRI OXYMURIAS.

℞ Hydrargyri purificati *pondere* libras duas,
Acidi sulphurici *pondere* uncias triginta,
Sodæ Muriatis exsiccatæ libras quatuor;

Hydrargyrum cum Acido sulphurico in vase vitreo coque, donec Hydrargyri Sulphas exsiccata fuerit; hanc, ubi refrixerit, cum Sodæ Muriate in mortario fictili contere; tum ex cucurbitâ vitreâ, calore sensim aucto, sublima.

LIQUOR HYDRARGYRI OXYMURIATIS.

℞ Hydrargyri Oxymuriatis grana octo,
Aquæ distillatæ fluiduncias quindecim,
Spiritûs rectificati fluidunciam;

Hydrargyri Oxymuriatem in Aquâ liqua, eique adjice Spiritum.

HYDRARGYRUS CUM CRETA.

℞ Hydrargyri purificati *pondere* uncias tres,
Cretæ præparatæ uncias quinque;

Tere simul, donec globuli non amplius conspiciantur.

HYDRARGYRI SUBMURIAS.

℞ Hydrargyri Oxymuriatis libram,
Hydrargyri purificati *pondere* uncias novem;

Tere simul, donec globuli non amplius conspiciantur; tum sublima; deinde sublimatum exime, idque bis iterum et tere et sublima. Denique fiat pulvis subtilissimus, eodem modo quo Cretam præparari præcepimus.

HYDRARGYRI NITRICO-OXYDUM.

℞ Hydrargyri purificati *pondere* libras tres,
Acidi nitrici *pondere* libram cum semisse,
Aquæ distillatæ octarios duos;

Misce in vase vitreo, et coque, donec liquetur Hydrargyrus, et, Aquâ consumptâ, materia alba restet. Hanc tere in pulverem, et in vas aliud quàm minimè profundum conjice; tum ignem lenem adhibe, eumque paulatim auge, donec vapor ruber prodire cessaverit.

HYDRARGYRI OXYDUM CINEREUM.

℞ Hydrargyri Submuriatis unciam,
Liquoris Calcis congium;

Hydrargyri Submuriatem in Liquore Calcis coque, assiduè movens, donec Oxydum Hydrargyri cinereum subsidat. Hoc Aquâ distillatâ lava; deinde exsicca.

HYDRARGYRI OXYDUM RUBRUM.

℞ Hydrargyri purificati *pondere* libram;

Immitte Hydrargyrum in vas vitreum, cui os angustum, et fundus latior sit. Vasi huic aperto calorem gradûs sexcentesimi adhibe, donec Hydrargyrus in squamas rubras abierit; dein in pulverem subtilissimum tere.

HYDRARGYRUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞ Hydrargyri Oxymuriatis,
Ammoniæ Muriatis, singulorum libram dimidiam,

Liquoris Potassæ Subcarbonatis octarium dimidium;
Aquæ distillatæ octarios quatuor;

Primò Ammoniæ Muriatem, dein Hydrargyri Oxymuriatem, in Aquâ distillatâ liqua, et his adjice Liquorem Potassæ Subcarbonatis. Pulverem demissum lava, donec saporis expers fuerit; tum exsicca.

HYDRARGYRUS PURIFICATUS.

℞ Hydrargyri *pondere* libras sex,
Ferri Ramentorum libram;

Tere simul; tum, igne subjecto, ex retortâ ferreâ distillet Hydrargyrus.

HYDRARGYRI SULPHURETUM RUBRUM.

℞ Hydrargyri purificati *pondere* uncias quadraginta,
Sulphuris sublimati uncias octo;

Sulphuri ad ignem liquefacto Hydrargyrum admisce, et, quamprimùm intumescat massa, vas ab igne remove, et fortiter tege, ne fiat inflammatio; deinde in pulverem tere, et sublima.

PRÆPARATA E PLUMBO.

LIQUOR PLUMBI ACETATIS.

℞ Plumbi Oxydi semivitrei libras duas cum unciis quatuor,
Acidi acetici congium;

Misce, et decoque ad libras sex, assiduè movens; dein sepone, ut subsidant fæces, et cola.

PLUMBI SUPERACETAS.

℞ Plumbi Carbonatis libram,
Acidi acetici congium cum semisse;

Coque Plumbi Carbonatem cum Acido, donec hoc saturetur; deinde per chartam cola, et, aquâ consumptâ donec pellicula subnascatur, sepone, ut fiant crystalli. Has, effusâ aquâ, super chartam bibulam exsicca.

LIQUOR PLUMBI ACETATIS DILUTUS.

℞ Liquoris Plumbi Acetatis drachmam,
Aquæ distillatæ octarium,
Spiritûs tenuioris fluidrachmam;

Misce.

PRÆPARATA E ZINCO.

CALAMINA PRÆPARATA.

Calaminam ure; tum contere. Deinde fiat pulvis subtilissimus eodem modo, quo Cretam præparari præcepimus.

ZINCI OXYDUM.

Zinci frustula crucibulo candenti, capaci, alto, et inclinato, paulatim injice, crucibulo alio superimposito, ita ut Zincum, aëri pateat, et spathâ ferreâ sæpè moveri possit; Oxydum quod subinde nascatur statim exime; tum partem ejus albam et leviorem per cribrum transmitte. Huic denique aquam superinfunde, ut fiat pulvis subtilissimus eodem modo, quo Cretam præparari præcepimus.

ZINCI SULPHAS.

℞ Zinci in frustula fracti uncias tres,
Acidi sulphurici *pondere* uncias quinque,
Aquæ octarios quatuor;

Misce in vase vitreo, et, finitâ effervescentiâ, liquorem per chartam cola; tum decoque, donec pellicula subnascatur, et sepone, ut fiant crystalli.

VEGETABILIA.

Decerpenda sunt Vegetabilia ex locis et solo, ubi sponte nascuntur, tempestate siccâ, nec imbribus, nec rore madefacta; quotannis colligenda sunt, et quæ diutiùs servata fuerint rejicienda.

Radices pleræque effodiendæ sunt antequam caules aut folia exserant.

Cortices colligi debent eâ tempestate, quâ facillimè a ligno separari possint.

Folia decerpenda sunt postquam flores expassi fuerint; et antequam semina maturescant.

Flores legendi sunt nuper explicati.

Semina colligenda sunt jam matura, et antequam è planta decidere inceperint. Hæc in propriis pericarpiis servari debent.

VEGETABILIUM PRÆPARATIO.

Vegetabilia, brevi postquam decerpta fuerint, illis exceptis quæ recentia esse oportet, leviter strata, quàm citissimè exsicca, calore tam leni ut color non mutetur; dein in locis, vel vasis aptis, intercluso luminis et humoris accessu, conserva.

Radices, quas recentes servari præcepimus, in arenâ siccâ reconde. Scillæ Radicem ante exsiccationem, tunicis aridis direptis, transversim in laminas tenues seca.

Fructus pulposos si immaturi sint, vel maturi et sicci, sepone in loco humido, ut mollescant; dein pulpas per cribrum setaceum exprime; postea coque lento igne, crebrò movens; denique aquam balneo aquoso consume, donec pulpæ fiant idoneæ crassitudinis.

Cassiæ Lomentis contusis aquam ferventem superinfunde, ut pulpa eluatur, quam per cribrum grandioribus foraminibus primùm exprime, postea

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALÆ.

Amygdalas vel dulces vel amaras, in aquâ frigidâ macera per horas duodecim, et contunde; deinde, nullo calore adhibito, exprime Oleum.,

OLEUM LINI.

Lini usitatissimi Semina contunde; deinde nullo calore adhibito, exprime Oleum.

OLEUM RICINI.

Ricini Semina, demtis pelliculis, contunde; deinde nullo calore adhibito, exprime Oleum.

OLEA DISTILLATA.

OLEUM ANISI,
ANTHEMIDIS,
CARUI,
JUNIPERI,
LAVANDULÆ,
MENTHÆ PIPERITÆ,
MENTHÆ VIRIDIS,
ORIGANI,
PIMENTÆ,
PULEGII,
ROSMARINI.

Anisi et Carui Semina, Anthemidis et Lavandulæ flores, Juniperi et Pimentæ Baccæ, Rosmarini Cacumina, et reliquorum Herbæ exsiccatæ, adhibenda sunt.

Horum quodvis in alembicum immitte, et

Aquæ adjice quantum id contegat; tum in vas frigidarium amplum distillet Oleum.

Aqua, quæ inter distillandum cum Oleis Carui, Menthæ piperitæ, et viridis, Pimentæ, et Pulegii prodit, in usum servetur.

OLEUM SUCCINI.

In alembicum immitte Succinum, ut distillent balneo arenæ, calore paulatim aucto, Liquor acidus, Oleum, et Sal oleo inquinatus. Dein, iterum et tertio Oleum distillet.

OLEUM TEREBINTHINÆ RECTIFICATUM.

℞ Olei Terebinthinæ octarium,
Aquæ octarios quatuor;

Distillet Oleum.

AQUÆ DISTILLATÆ.

Aquæ ex herbis exsiccatis distillent, nisi aliter præscriptum sit, quoniam recentes omni anni tempore comparari non possunt. Ubi recentes adhibentur, pondere duplo utendum est.

Singulis Aquarum congiis adjice Spiritûs tenuioris fluiduncias quinque, ut integræ conserventur.

AQUA DISTILLATA.

℞ Aquæ congios decem;

Distillent primùm octarii quatuor, quibus abjectis, distillent congii quatuor. Aquam distillatam in lagenâ vitreâ serva.

AQUA ANETHI.

℞ Anethi Seminum contusorum libram;

His affunde tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis est ad prohibendum empyreuma. Distillet congius.

AQUA CARUI.

℞ Carui Seminum contusorum libram;

His affunde tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis est ad evitandum empyreuma. Distillet congius.

AQUA CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi Corticis contusi libram,
Aquæ octarium;

Macera Corticem in Aquâ per horas quatuor et viginti; tum adjice tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis est ad prohibendum empyreuma. Distillet congius.

AQUA FŒNICULI.

℞ Fœniculi Seminum contusorum libram;

His affunde tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis est ad prohibendum empyreuma. Distillet congius.

AQUA MENTHÆ PIPERITÆ.

℞ Menthæ piperitæ libram cum semisse;

Huic affunde tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis est ad prohibendum empyreuma. Distillet congius.

AQUA MENTHÆ VIRIDIS.

℞ Menthæ viridis libram cum semisse;

Huic affunde tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis est ad prohibendum empyreuma. Distillet congius.

AQUA PIMENTÆ.

℞ Pimentæ Baccarum contusarum libram dimidiam,
Aquæ octarium;

Macera Baccas in Aquâ per horas viginti quatuor; tum adjice tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis est ad prohibendum empyreuma. Distillet congius.

AQUA PULEGII.

℞ Pulegii libram cum semisse ;

Huic affunde tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis est ad prohibendum empyreuma. Distillet congius.

AQUA ROSÆ.

℞ Rosæ centifoliæ Petalorum libras octo;

His affunde tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis est ad prohibendum empyreuma. Distillet congius.

DECOCTA.

DECOCTUM ALÖES COMPOSITUM.

℞ Extracti Glycyrrhizæ semunciam,
Potassæ Subcarbonatis scrupulos duos,
Alöes spicatæ Extracti contriti,
Myrrhæ contritæ,
Croci Stigmatum, singulorum drachmam,
Aquæ octarium ;

Decoque ad fluiduncias duodecim, et cola; tum adjice

Tincturæ Cardamomi compositæ fluiduncias quatuor.

DECOCTUM CINCHONÆ.

℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi unciam,
Aquæ octarium ;

Coque per sextam horæ partem in vase leviter clauso, et liquorem adhuc calentem cola.

DECOCTUM CYDONIÆ.

℞ Cydoniæ Seminum drachmas duas,
Aquæ octarium;

Coque lento igne per sextam horæ partem; dein cola.

DECOCTUM DULCAMARÆ.

℞ Dulcamaræ Caulis concisæ unciam,
Aquæ octarium cum semisse;

Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM HORDEI.

℞ Hordei Seminum uncias duas,
Aquæ octarios quatuor cum semisse;

Res alienas Hordei Seminibus adhærentes aquâ frigidâ primùm ablue; deindè, affuso aquæ octario dimidio, Semina paulisper coque. Hâc aquâ abjectâ, superinfunde quod reliquum est,

prius fervefactum; tum decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

℞ Decocti Hordei octarios duos,
Caricæ Fructûs concisi uncias duas,
Glycyrrhizæ Radicis concisæ et contusæ unciam dimidiam,
Uvarum passarum, demptis acinis, uncias duas,
Aquæ octarium;

Decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM LICHENIS.

℞ Lichenis unciam,
Aquæ octarium cum semisse;

Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM MALVÆ COMPOSITUM.

℞ Malvæ exsiccatæ unciam,
Anthemidis Florum exsiccatorum unciam dimidiam,
Aquæ octarium;

Coque per quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM PAPAVERIS.

℞ Papaveris somniferi Capsularum concisarum uncias quatuor,
Aquæ octarios quatuor;

Coque per quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM QUERCUS.

℞ Quercûs Corticis unciam,
Aquæ octarios duos;

Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

℞ Sarsaparillæ Radicis concisæ uncias quatuor,
Aquæ ferventis octarios quatuor;

Macera per horas quatuor, in vase leviter clauso, prope ignem; dein Sarsaparillam exime et contunde. Contusam liquori redde, et iterum simili modom acera per horas duas; dein decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

℞ Decocti Sarsaparillæ ferventis octarios quatuor,
Sassafras Radicis concisæ,
Guaiaci Ligni rasi,
Glycyrrhizæ Radicis contusæ, singulorum unciam,
Mezerei Radicis Corticis drachmas tres;

Decoque per quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM SENEGÆ.

℞ Senegæ Radicis unciam,
Aquæ octarios duos;

Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM ULMI.

℞ Ulmi Corticis recentis contusi uncias quatuor,
Aquæ octarios quatuor.

Decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM VERATRI.

℞ Veratri Radicis contritæ unciam,
Aquæ octarios duos,
Spiritûs rectificati fluiduncias duas;

Decoque Veratri Radicem ex Aquâ ad octarium, et cola; tum, postquam refrixerit, adjice Spiritum.

INFUSA.

INFUSUM ANTHEMIDIS.

℞ Anthemidis Florum drachmas duas,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per sextam horæ partem, in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM ARMORACIÆ COMPOSITUM.

℞ Armoraciæ Radicis recentis concisæ,
Sinapis Seminum contusorum, singulorum unciam,
Aquæ ferventis octarium ;

Macera per horas duas, in vase leviter clauso, et cola; tum adjice
Spiritûs Armoraciæ compositi fluidunciam.

INFUSUM AURANTII COMPOSITUM.

℞ Aurantii Corticis exsiccati drachmas duas,
Limonis Corticis recentis drachmam,
Caryophyllorum contusorum drachmam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium;

Macera per quartam horæ partem, in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM CALUMBÆ.

℞ Calumbæ Radicis concisæ drachmam,
Aquæ ferventis octarium dimidium;

Macera per horas duas, in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM CARYOPHYLLORUM.

℞ Caryophyllorum contusorum drachmam,
Aquæ ferventis octarium dimidium;

Macera per horas duas, in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM CASCARILLÆ.

℞ Cascarillæ Corticis contusi unciam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per horas duas in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CATECHU.

℞ Catechu Extracti drachmas duas cum semisse,
Cinnamomi Corticis contusi drachmam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per horam in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CINCHONÆ.

℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi unciam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per horas duas in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CUSPARIÆ.

℞ Cuspariæ Corticis contusi drachmas duas,
Aquæ ferventis octarium dimidium;

Macera per horas duas in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM DIGITALIS.

℞ Digitalis Foliorum exsiccatorum drachmam,
Aquæ ferventis octarium dimidium;

Macera per horas quatuor in vase levitèr clauso, et cola; tum adjice
Spiritûs Cinnamomi fluidunciam dimidiam.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

℞ Gentianæ Radicis concisæ,
Aurantii Corticis exsiccati, singulorum drachmam,
Limonis Corticis recentis drachmas duas,
Aquæ ferventis fluiduncias duodecim;

Macera per horam in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM LINI.

℞ Lini usitatissimi Seminum contusorum unciam,
Glycyrrhizæ Radicis concisæ unciam dimidiam,
Aquæ ferventis octarios duos;

Macera per horas quatuor, prope ignem, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM QUASSIÆ.

℞ Quassiæ Ligni concisi scrupulum,
Aquæ ferventis octarium dimidium;

Macera per horas duas in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM RHEI.

℞ Rhei Radicis concisæ drachmam,
Aquæ ferventis octarium dimidium;

Macera per horas duas in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM ROSÆ.

℞ Rosæ Gallicæ Petalorum exsiccatorum unciam dimidiam,
Aquæ ferventis octarios duos cum semisse,
Acidi sulphurici diluti fluidrachmas tres,
Sacchari purificati unciam cum semisse;

Aquam Rosæ Petalis superinfunde in vase vitreo clauso; dein, instillato Acido, macera per horam dimidiam. Denique liquorem cola, eique Saccharum adjice.

INFUSUM SENNÆ.

℞ Sennæ Foliorum unciam cum semisse,
Zingiberis Radicis concisæ drachmam,
Aquæ ferventis octarium;

Macera per horam in vase levitèr clauso, et liquorem cola.

INFUSUM SIMAROUBÆ.

℞ Simaroubæ Corticis contusi drachmam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium;

Macera per horas duas in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM TABACI.

℞ Tabaci Foliorum drachmam,
Aquæ ferventis octarium;

Macera per horam in vase levitèr clauso, et cola.

MUCILAGINES.

MUCILAGO ACACIÆ.

℞ Acaciæ Gummi contriti uncias quatuor,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Gummi cum Aquâ paulatim instillatâ tere, donec in Mucilaginem abeat.

MUCILAGO AMYLI.

℞ Amyli drachmas tres,
Aquæ octarium ;

Amylum cum Aquâ paulatim instillatâ tere; dein coque, donec in Mucilaginem abeat.

EXTRACTA.

In Extractis omnibus præparandis, humorem balneo aquoso in patinâ quamprimùm consume, donec fiat crassitudo ad pilulas fingendas idonea, et sub finem spathâ assiduè agita.

Extractis omnibus mollioribus paululum Spiritûs rectificati insperge.

EXTRACTUM ACONITI.

℞ Aconiti Foliorum recentium libram;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo aquæ; dein exprime succum, eumque non defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM ALÖES.

℞ Alöes spicatæ Extracti contriti libram dimidiam,
Aquæ ferventis octarios quatuor;

Macera per triduum leni calore; dein cola, et sepone, ut fæces subsidant. Liquorem defæcatum effunde, et consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM ANTHEMIDIS.

℞ Anthemidis Florum exsiccatorum libram,
Aquæ congium;

Decoque ad libras quatuor, et liquorem adhuc calentem cola; eumque consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM BELLADONNÆ.

℞ Belladonnæ Foliorum recentium libram;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo aquæ; dein exprime succum, eumque non de-

fæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM CINCHONÆ.

℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi libram,
Aquæ congium;

Decoque ad octarios sex, et liquorem adhuc calentem cola. Eodem modo, ex pari Aquæ mensurâ quater decoque, et cola. Denique liquores omnes in unum mistos consume, donec idoneam crassitudinem habeant.

Hoc Extractum servari debet MOLLE, quod ad pilulas fingendas aptum sit, et DURUM, quod in pulverem teri possit.

EXTRACTUM CINCHONÆ RESINOSUM.

℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi libram,
Spiritûs rectificati octarios quatuor;

Macera per dies quatuor, et cola. Distillet tinctura balneo aquoso, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞ Colocynthidis Pulpæ libram,
Aquæ congium;

Decoque ad libras quatuor, et liquorem adhuc calentem cola; eumque consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

℞ Colocynthidis Pulpæ concisæ drachmas sex,
Alöes spicatæ Extracti contriti unciam cum semisse,
Scammoneæ Gummi-resinæ contritæ unciam dimidiam,
Cardamomi Seminum contritorum drachmam,
Saponis duri drachmas tres,
Aquæ ferventis octarios duos;

Macera Colocynthidis Pulpam in Aquâ, leni calore, per quatriduum. Liquorem cola, eique adjice Alöen, Scammoneam, et Saponem; dein consume, donec idoneam crassitudinem habeat, et, sub finem, Cardamomi Semina admisce.

EXTRACTUM CONII.

℞ Conii recentis libram;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo aquæ; dein exprime succum, eumque non defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM ELATERII.

Elaterii Poma matura scinde, et succum levissimè expressum per cribrum setaceum tenuissimum in vas vitreum cola; deinde per aliquot horas sepone, donec crassior pars subsederit. Rejectâ parte tenuiore supernatante, partem crassiorem leni calore exsicca.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

℞ Gentianæ Radicis concisæ libram,
Aquæ ferventis congium;

Macera per horas viginti quatuor; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem

cola ; eumque consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

℞ Glycyrrhizæ Radicis concisæ libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; eumque consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM HÆMATOXYLI.

℞ Hæmatoxyli Ligni contriti libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; eumque consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM HUMULI.

℞ Humuli Strobilorum libram dimidiam,
Aquæ congium ;

Decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola; eumque consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

℞ Hyoscyami Foliorum recentium libram;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo aquæ; dein exprime succum, eumque non defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM JALAPÆ.

℞ Jalapæ Radicis contritæ libram,
Spiritûs rectificati octarios quatuor;
Aquæ octarios decem;

Macera Jalapæ Radicem in Spiritu per quatriduum, et tincturam effunde. Residuum ex Aquâ decoque ad octarios duos. Dein tincturam et decoctum separatim cola, et hoc consumatur, illa distillet, donec utrumque spissari incipiat. Postremò Extractum cum Resinâ misce, et consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

Servetur hoc Extractum MOLLE, quod ad pilulas fingendas aptum sit, et DURUM, quod in pulverem teri possit.

EXTRACTUM OPII.

℞ Opii concisi libram dimidiam,
Aquæ octarios tres;

Opio adjice exiguum aquæ, et macera per horas duodecim, ut mollescat; tum, instillatâ paulatim reliquâ Aquâ, tere donec quàm optimè misceantur, et sepone, ut fæces subsidant; dein liquorem cola, et consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM PAPAVERIS.

℞ Papaveris Capsularum contusarum libram,
Aquæ ferventis congium;

Macera per horas viginti quatuor; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola; eumque consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM RHEI.

℞ Rhei Radicis contritæ libram,
Spiritûs tenuioris octarium,
Aquæ octarios septem ;

Macera per quatriduum leni calore; dein cola, et sepone, ut fæces subsidant. Liquorem effunde, eumque defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM SARSAPARILLÆ.

℞ Sarsaparillæ Radicis concisæ libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; eumque consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM TARAXACI.

℞ Taraxaci Radicis recentis contusæ libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola; eumque consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

MISTURÆ.

MISTURA AMMONIACI.

℞ Ammoniaci drachmas duas,
Aquæ octarium dimidium;

Tere Ammoniacum cum Aquâ paulatim instillatâ, donec quàm optimè misceantur.

MISTURA AMYGDALÆ.

℞ Confectionis Amygdalæ uncias duas,
Aquæ distillatæ octarium;

Confectioni Amygdalæ Aquam paulatim adjice, et tere.

MISTURA ASSAFŒTIDÆ.

℞ Assafœtidæ drachmas duas,
Aquæ octarium dimidium;

Tere Assafœtidam cum Aquâ paulatim instillatâ, donec quàm optimè misceantur.

MISTURA CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ drachmam dimidiam,
Spiritûs rectificati minima decem,
Aquæ octarium;

Camphoram primùm cum Spiritu tere, deinde cum Aquâ paulatim instillatâ, et cola.

MISTURA CORNU USTI.

℞ Cornuum ustorum uncias duas,
Acaciæ Gummi contriti unciam,
Aquæ octarios tres;

Decoque ad octarios duos, assiduè movens; tum cola.

MISTURA CRETÆ.

℞ Cretæ præparatæ unciam dimidiam,
Sacchari purificati drachmas tres,
Acaciæ Gummi contriti unciam dimidiam,
Aquæ octarium ;

Misce.

MISTURA FERRI COMPOSITA.

℞ Myrrhæ contritæ drachmam,
Potassæ Subcarbonatis grana viginti quinque,
Aquæ Rosæ fluiduncias septem cum semisse,
Ferri Sulphatis contritæ scrupulum,
Spiritûs Myristicæ fluidunciam dimidiam,
Sacchari purificati drachmam ;

Myrrham cum Potassæ Subcarbonate et Saccharo simul tere, hisque, dum conteruntur, primùm Aquam Rosæ et Spiritum Myristicæ, postremò Ferri Sulphatem, adjice. Misturam statim in vas vitreum idoneum immitte, idque obtura.

MISTURA GUAIACI.

℞ Guaiaci Gummi-resinæ drachmam cum semisse,
Sacchari purificati drachmas duas,
Mucilaginis Acaciæ Gummi fluidrachmas duas,
Aquæ Cinnamomi fluiduncias octo ;

Tere Guaiacum cum Saccharo, deinde cum Mucilagine, hisque, dum conteruntur, Aquam Cinnamomi paulatim adjice.

MISTURA MOSCHI.

℞ Moschi,
Acaciæ Gummi contriti,
Sacchari purificati, singulorum drachmam,
Aquæ Rosæ fluiduncias sex;

Tere Moschum cum Saccharo, deinde cum Gummi, instillatâ paulatim Aquâ Rosæ.

SPIRITUS.

ALCOHOL.

℞ Spiritûs rectificati congium,
Potassæ Subcarbonatis libras tres;

Spiritui injice Potassæ Subcarbonatis libram ad gradum trecentesimum prius calefactam, et per horas viginti quatuor macera sæpiùs movens; tum effuso Spiritui adjice Potassæ Subcarbonatis quod reliquum est ad eundem gradum calefactum; denique balneo aquoso distillet Alcohol, quod servandum est in vase obturato.

Alcoholis pondus specificum est ad pondus specificum Aquæ distillatæ, ut .815 ad 1.000.

SPIRITUS AMMONIÆ.

℞ Spiritûs rectificati octarios duos,
Liquoris Ammoniæ octarium ;

Misce.

SPIRITUS AMMONIÆ AROMATICUS.

℞ Spiritûs Ammoniæ octarios duos,
Limonis Olei,
Caryophylli Olei, singulorum fluidrachmas duas ;

Misce.

SPIRITUS AMMONIÆ FŒTIDUS.

℞ Spiritûs Ammoniæ octarios duos,
Assafœtidæ uncias duas ;

Macera per horas duodecim ; tum, lento igne, in receptaculum frigefactum distillet octarius cum semisse.

SPIRITUS AMMONIÆ SUCCINATUS.

℞ Masticches drachmas tres,
Alcoholis fluidrachmas novem,
Lavandulæ Olei minima quatuordecim,
Succini Olei minima quatuor,
Liquoris Ammoniæ fluiduncias decem ;

Mastichen in Alcohole macera, ut liquetur, et tincturam defæcatam effunde ; tum cætera adjice, et omnia simul agita.

SPIRITUS ANISI.

℞ Anisi Seminum contusorum libram dimidiam,
Spiritûs tenuioris congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum lento igne distillet congius.

SPIRITUS ARMORACIÆ COMPOSITUS.

℞ Armoraciæ Radicis recentis concisæ,
Aurantii Corticis exsiccati, singulorum libram,

Myristicæ Nucleorum contusorum unciam dimidiam,
Spiritûs tenuioris congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum lento igne distillet congius.

SPIRITUS CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ uncias quatuor,
Spiritûs rectificati octarios duos;

Misce, ut liquetur Camphora.

SPIRITUS CARUI.

℞ Carui Seminum contusorum libram cum semisse,
Spiritûs tenuioris congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum lento igne distillet congius.

SPIRITUS CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi Corticis contusi libram,
Spiritûs tenuioris congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum, lento igne, distillet congius.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

℞ Juniperi Baccarum contusarum libram,
Carui Seminum contusorum,
Fœniculi Seminum contusorum, singulorum unciam cum semisse,
Spiritûs tenuioris congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum, lento igne, distillet congius.

SPIRITUS LAVANDULÆ.

℞ Lavandulæ Florum recentium libras duas,
Spiritûs rectificati congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum, lento igne, distillet congius.

SPIRITUS LAVANDULÆ COMPOSITUS.

℞ Spiritûs Lavandulæ octarios tres;
Spiritûs Rosmarini octarium,
Cinnamomi Corticis contusi,
Myristicæ Nucleorum contusorum, singulorum unciam dimidiam,
Pterocarpi Ligni concisi unciam;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

SPIRITUS MENTHÆ PIPERITÆ.

℞ Menthæ piperitæ exsiccatæ libram cum semisse,

Spiritûs tenuioris congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum, lento igne, distillet congius.

SPIRITUS MENTHÆ VIRIDIS.

℞ Menthæ viridis exsiccatæ libram cum semisse,
Spiritûs tenuioris congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum, lento igne, distillet congius.

SPIRITUS MYRISTICÆ.

℞ Myristicæ Nucleorum contusorum uncias duas,
Spiritûs tenuioris congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum, lento igne, distillet congius.

SPIRITUS PIMENTÆ.

℞ Pimentæ Baccarum contusarum uncias duas,
Spiritûs tenuioris congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum, lento igne, distillet congius.

SPIRITUS PULEGII.

℞ Pulegii exsiccati libram cum semisse,
Spiritûs tenuioris congium,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum, lento igne, distillet congius.

SPIRITUS ROSMARINI.

℞ Rosmarini Cacuminum recentium libras duas,
Spiritûs tenuioris congium,

Aquæ quod satis sit ad prohibendum empyreuma;

Macera per horas viginti quatuor; tum, lento igne, distillet congius.

TINCTURÆ.

Tincturæ omnes in vasis vitreis clausis præparari, et inter macerandum sæpiùs agitari, debent.

TINCTURA ALÖES.

℞ Alöes spicatæ Extracti contriti unciam dimidiam,
Extracti Glycyrrhizæ unciam cum semisse,
Aquæ octarium,
Spiritûs rectificati fluiduncias quatuor;

Macera balneo arenæ, donec liquentur Extracta; tum cola.

TINCTURA ALÖES COMPOSITA.

℞ Alöes spicatæ Extracti contriti,
Croci Stigmatum, singulorum uncias tres,
Tincturæ Myrrhæ octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ASSAFŒTIDÆ.

℞ Assafœtidæ uncias quatuor,
Spiritûs rectificati octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA AURANTII.

℞ Aurantii Corticis recentis uncias tres,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA BENZÖINI COMPOSITA.

℞ Benzöini uncias tres,
Styracis Balsami colati uncias duas,

Balsami Tolutani unciam,
Alöes spicatæ Extracti unciam dimidiam,
Spiritûs rectificati octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CALUMBÆ.

℞ Calumbæ Radicis concisæ uncias duas cum semisse,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CAMPHORÆ COMPOSITA.

℞ Camphoræ scrupulos duos,
Opii duri contriti,
Acidi Benzöici, singulorum drachmam,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CAPSICI.

℞ Capsici Baccarum unciam,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

℞ Cardamomi Seminum contusorum uncias tres,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI COMPOSITA.

℞ Cardamomi Seminum,
Carui Seminum,
Coccorum, singulorum contritorum drachmas duas,
Cinnamomi Corticis contusi unciam dimidiam,
Uvarum passarum, demtis acinis, uncias quatuor,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Maceraper dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASCARILLÆ.

℞ Cascarillæ Corticis contriti uncias quatuor,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASTOREI.

℞ Castorei contriti uncias duas,
Spiritûs rectificati octarios duos;

Macera per dies septem, et cola.

TINCTURA CATECHU.

℞ Catechu Extracti uncias tres,
Cinnamomi Corticis contusi uncias duas,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ.

℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contriti uncias septem,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contriti uncias duas,
Aurantii Corticis exsiccati unciam cum semisse,
Serpentariæ Radicis contusæ drachmas tres,
Croci Stigmatum drachmam,
Coccorum contritorum scrupulos duos,
Spiritûs tenuioris fluiduncias viginti;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi Corticis contusi uncias tres,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA.

℞ Cinnamomi Corticis contusi drachmas sex,
Cardamomi Seminum contusorum drachmas tres,
Piperis longi Fructûs contriti,
Zingiberis Radicis concisæ, singulorum drachmas duas,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA DIGITALIS.

℞ Digitalis Foliorum exsiccatorum uncias quatuor,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

℞ Gentianæ Radicis concisæ uncias duas,
Aurantii Corticis exsiccati unciam,

Cardamomi Seminum contusorum unciam dimidiam,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GUAIACI.

℞ Guaiaci Gummi-resinæ contritæ libram dimidiam,
Spiritûs rectificati octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GUAIACI AMMONIATA.

℞ Guaiaci Gummi-resinæ contritæ uncias quatuor,
Spiritûs Ammoniæ compositi octarium cum semisse;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞ Hellebori nigri Radicis concisæ uncias quatuor,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HUMULI.

℞ Humuli Strobilorum uncias quinque,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HYOSCYAMI.

℞ Hyoscyami Foliorum exsiccatorum uncias quatuor,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA JALAPÆ.

℞ Jalapæ Radicis contritæ uncias octo,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA KINO.

℞ Kino contriti uncias tres,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA LYTTÆ.

℞ Lyttarum contusarum drachmas tres,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞ Myrrhæ contusæ uncias tres,
Spiritûs rectificati fluiduncias viginti duas,
Aquæ octarium cum semisse;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA OPII.

℞ Opii duri contriti uncias duas cum semisse,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA RHEI.

℞ Rhei Radicis concisæ uncias duas,
Cardamomi Seminum contusorum unciam dimidiam,
Croci Stigmatum drachmas duas,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA RHEI COMPOSITA.

℞ Rhei Radicis concisæ uncias duas,
Glycyrrhizæ Radicis contusæ unciam dimidiam,
Zingiberis Radicis concisæ,
Croci Stigmatum, singulorum drachmas duas,

Aquæ octarium,
Spiritûs tenuioris fluiduncias duodecim;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SCILLÆ.

℞ Scillæ Radicis recèns exsiccatæ uncias quatuor,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SENNÆ.

℞ Sennæ Foliorum uncias tres,
Carui Seminum contusorum drachmas tres,
Cardamomi Seminum contusorum drachmam,
Uvarum passarum, demtis acinis, uncias quatuor,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

℞ Serpentariæ Radicis uncias tres,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ.

℞ Valerianæ Radicis uncias quatuor,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIATA.

℞ Valerianæ Radicis uncias quatuor,
Spiritûs Ammoniæ aromatici octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ZINGIBERIS.

℞ Zingiberis Radicis concisi uncias duas,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

ÆTHEREA.

ÆTHER SULPHURICUS.

℞ Spiritûs rectificati,
Acidi sulphurici, singulorum *pondere* libram cum semisse;

Spiritum retortæ vitreæ infunde, eique Acidum paulatim adjice, sæpiùs agitans, et cavens ne gradum centesimum vigesimum calor excedat, donec misceantur. Dein in arenam, ad gradum ducentesimum priùs calefactam, cautè impone, ut quàm celerrimè ebulliat liquor, transeatque Æther in receptaculum tubulatum, cui aptatum est vas recipiens glacie vel aquâ refrigeratum. Distillet liquor, donec pars aliqua gravior transire incipiat, quæ sub Æthere in fundo receptaculi con-

spicitur. Liquori qui restat in retortâ rursus Spiritûs rectificati uncias duodecim affunde, ut simili modo distillet Æther.

ÆTHER RECTIFICATUS.

℞ Ætheris sulphurici fluiduncias quatuordecim,
Potassæ fusæ unciam dimidiam,
Aquæ distillatæ fluiduncias duas;

Potassam in Aquâ primùm liqua, eique Ætherem adjice, assiduè agitans, donec misceantur; denique, calore gradûs circiter centesimi vigesimi, ex retortâ amplâ distillent in vas refrigeratum Ætheris rectificati fluiduncīæ duodecim.

OLEUM ÆTHEREUM.

Post distillationem Ætheris Sulphurici, lenito calore, distillet iterum liquor, donec spuma nigra intumescat; tum protinus ab igne retortam remove. Liquori, qui restat in Retortâ, Aquam adjice ut supernatet pars oleosa. Hanc aufer, eique admisce Liquoris Calcis quantum satis sit, ad acidum, quod inest, saturandum, et simul agita. Denique Oleum æthereum separatum exime.

SPIRITUS ÆTHERIS AROMATICUS.

℞ Cinnamomi Corticis contusi drachmas tres,
Cardamomi Seminum contritorum drachmam cum semisse,
Piperis longi Fructûs contriti,
Zingiberis Radicis concisæ, singulorum drachmam,
Spiritûs Ætheris sulphurici octarium;

Macera per dies quatuordecim, in vase vitreo obturato, et cola.

SPIRITUS ÆTHERIS COMPOSITUS.

℞ Spiritûs Ætheris sulphurici octarium,
Olei Ætherei fluidrachmas duas;

Misce.

SPIRITUS ÆTHERIS NITRICI.

℞ Spiritûs rectificati octarios duos,
Acidi nitrici *pondere* uncias tres;

Spiritui Acidum paulatim adjice, et misce, cavens ne gradum centesimum vigesimum calor excedat; tum, leni calore, distillent fluidunciæ viginti sex.

SPIRITUS ÆTHERIS SULPHURICI.

℞ Ætheris sulphurici octarium dimidium,
Spiritûs rectificati octarium;

Misce.

VINA.

VINUM ALÖES.

℞ Alöes spicatæ Extracti uncias octo,
Canellæ Corticis uncias duas,
Vini octarios sex,
Spiritûs tenuioris octarios duos;

Alöen cum arenâ albâ, sordibus purgatâ, in pulverem tere; Canellæ Corticem etiam in pulverem tere; hisque, inter se mistis, Vinum et Spiritum affunde. Macera per dies quatuordecim, subinde movens, et cola.

VINUM IPECACUANHÆ.

℞ Ipecacuanhæ Radicis contusæ uncias duas,
Vini octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

VINUM OPII.

℞ Extracti Opii unciam,
Cinnamomi Corticis contusi,
Caryophyllorum contusorum, singulorum drachmam,
Vini octarium ;

Macera per dies octo, et cola.

ACETICA.

ACETUM COLCHICI.

℞ Colchici Radicis recentis concisæ unciam,
Acidi acetici octarium,
Spiritûs tenuioris fluidunciam;

Colchici Radicem macera cum Aceto, in vase vitreo clauso, per horas viginti quatuor; dein exprime, et sepone, ut fæces subsidant; denique liquori defæcato Spiritum adjice.

ACETUM SCILLÆ.

℞ Scillæ Radicis recèns exsiccatæ libram,
Aceti acetici octarios sex,
Spiritûs tenuioris octarium dimidium;

Scillæ Radicem macera cum Aceto leni calore, in vase vitreo clauso, per horas viginti quatuor; dein exprime, et sepone, ut fæces subsidant; denique liquori defæcato Spiritum adjice.

MELLITA.

MEL DESPUMATUM.

Mel in balneo aquoso liqua; tum spumam aufer.

MEL BORACIS.

℞ Boracis contriti drachmam,
Mellis despumati unciam;

Misce.

MEL ROSÆ.

℞ Rosæ Gallicæ Petalorum exsiccatorum uncias quatuor,
Aquæ ferventis octarios tres,
Mellis despumati libras quinque;

Macera Rosæ Petala in Aquâ per horas sex; deindè liquori colato adjice mel, et balneo aquoso ad idoneam crassitudinem decoque.

OXYMEL.

℞ Mellis despumati libras duas,
Acidi acetici libram;

Decoque in vase vitreo, lento igne, ad idoneam crassitudinem.

OXYMEL SCILLÆ.

℞ Mellis despumati libras tres,
Aceti Scillæ libras duas;

Decoque in vase vitreo, lento igne, ad idoneam crassitudinem.

SYRUPI.

CONSERVENTUR Syrupi in loco, ubi calor gradum quinquagesimum quintum nunquam excedat.

SYRUPUS.

℞ Sacchari purificati libras duas cum semisse,
Aquæ octarium;

Liqua Saccharum in aquâ, balneo aquoso; tum sepone per horas viginti quatuor; dein spumam aufer, et à fæcibus, si quæ sint, liquorem purum effunde.

SYRUPUS ALTHÆÆ.

℞ Althææ Radicis recentis contusæ libram dimidiam,
Sacchari purificati libras duas,
Aquæ octarios quatuor;

Decoque Aquam cum Radice ad dimidium, et liquorem frigefactum exprime. Sepone per horas viginti quatuor, ut fæces subsidant; tum liquorem effunde, atque, adjecto Saccharo, ad idoneam crassitudinem decoque.

SYRUPUS AURANTII.

℞ Aurantii Corticis recentis uncias duas,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras tres;

Macera Corticem in Aquâ per horas duodecim in vase leviter clauso; tum liquorem effunde, eique Saccharum adjice.

SYRUPUS CROCI.

℞ Croci Stigmatum unciam,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras duas cum semisse;

Macera Croci Stigmata in Aquâ, per horas duodecim, in vase levitèr clauso; dein liquorem cola, et Saccharum adjice.

SYRUPUS LIMONIS.

℞ Limonis Succi colati octarium,
Sacchari purificati libras duas;

Liqua Saccharum in Succo Limonis, eodem modo quo de Syrupo præceptum est.

SYRUPUS MORI.

℞ Mori Succi colati octarium,
Sacchari purificati libras duas;

Liqua Saccharum in Succo Mori, eodem modo quo de Syrupo præceptum est.

SYRUPUS PAPAVERIS.

℞ Papaveris Capsularum exsiccatarum et contusarum, exemptis seminibus, uncias quatuordecim,
Sacchari purificati libras duas,
Aquæ ferventis congios duos cum semisse;

Macera Capsulas in Aquâ per horas duodecim; tum balneo aquoso ad congium decoque, et fortiter exprime. Liquorem colatum iterum decoque ad libras duas, et adhuc ferventem cola. Sepone per horas duodecim, ut fæces subsidant; tum liquorem defæcatum decoque ad octarium, et Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo præceptum est.

SYRUPUS RHŒADOS.

℞ Rhœados Petalorum recentium libram,
Aquæ ferventis octarium cum fluidunciis duabus,
Sacchari purificati libras duas cum semisse;

Aquæ, balneo aquoso calefactæ, Rhœados Petala paulatim adjice, subinde movens; tum vase

remoto, macera per horas duodecim; dein liquorem exprime, et sepone, ut fæces subsidant; denique Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo præceptum est.

SYRUPUS RHAMNI.

℞ Rhamni Baccarum Succi recentis octarios quatuor,
Zingiberis Radicis concisæ,
Pimentæ Baccarum contritarum, singulorum unciam dimidiam,
Sacchari purificati libras tres cum semisse;

Sepone Succum per triduum, ut fæces subsidant, et cola. Succi defæcati libræ Zingiberis Radicem et Pimentæ Baccas adjice; tum macera leni calore per horas quatuor, et cola; quod reliquum est ad mensuram octarii cum semisse decoque; liquores misce; et Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo præceptum est.

SYRUPUS ROSÆ.

℞ Rosæ centifoliæ Petalorum exsiccatorum uncias septem,
Sacchari purificati libras sex,
Aquæ ferventis octarios quatuor ;

Macera Rosæ Petala in Aquâ per horas duodecim, et cola. Liquorem colatum balneo aquoso consume ad libras duas cum semisse ; dein Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo præceptum est.

SYRUPUS SENNÆ.

℞ Sennæ Foliorum unciam,
Fœniculi Seminum contusorum drachmam,
Mannæ,
Sacchari purificati, singulorum libram,
Aquæ ferventis octarium ;

Macera Sennæ Folia et Fœniculi Semina in Aquâ per horas duodecim. Liquorem cola, et cum hoc Mannam et Saccharum misce.

SYRUPUS TOLUTANUS.

℞ Balsami Tolutani unciam,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras duas;

Coque Balsamum in Aquâ per horam dimidiam in vase clauso, subinde movens, et liquorem refrigeratum cola; dein Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo præceptum est.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞ Zingiberis Radicis concisæ uncias duas,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras duas;

Macera Zingiberis Radicem in Aquâ per horas quatuor, et cola; dein Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo præceptum est.

CONFECTIONES.

Confectiones, si diu servatæ indurescant, Aquâ humectandæ sunt, ut idonea crassitudo restituatur.

CONFECTIO AMYGDALÆ.

℞ Amygdalarum dulcium unciam,
Acaciæ Gummi contriti drachmam,
Sacchari purificati unciam dimidiam;

Amygdalis priùs in Aquâ maceratis, demptisque pelliculis, omnia simul contunde, donec unum corpus sit.

CONFECTIO AURANTII.

℞ Aurantii Corticis exterioris recentis, radulâ separati, libram,
Sacchari purificati libras tres;

Corticem, in mortario lapideo, pistillo ligneo contunde; tum, adjecto Saccharo, iterum contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO CASSIÆ.

℞ Cassiæ Pulpæ recentis libram dimidiam,
Mannæ uncias duas,
Tamarindi Pulpæ unciam,
Syrupi Rosæ octarium dimidium;

Mannam contunde; tum, balneo aquoso, in Syrupo liquæ; deinde admisce pulpas, et humorem consume, donec idonea fiat crassitudo.

CONFECTIO AROMATICA.

℞ Cinnamomi Corticis,
Myristicæ Nucleorum, singulorum uncias duas,
Caryophyllorum unciam,
Cardamomi Seminum unciam dimidiam,
Croci Stigmatum exsiccatorum uncias duas,
Testarum præparatarum uncias sedecim,
Sacchari purificati contriti libras duas,
Aquæ octarium;

Arida simul in pulverem subtilissimum tere; tum Aquam paulatim adjice, et misce donec corpus unum sit.

CONFECTIO OPII.

℞ Opii duri contriti drachmas sex,
Piperis longi Fructûs unciam,
Zingiberis Radicis uncias duas,
Carui Seminum uncias tres,
Syrupi octarium;

Opium cum Syrupo calefacto contere; tum cætera contrita adjice, et misce.

CONFECTIO ROSÆ CANINÆ.

℞ Rosæ caninæ Pulpæ libram,
Sacchari purificati contriti uncias viginti;

Tere simul, donec corpus unum sit.

CONFECTIO ROSÆ GALLICÆ.

℞ Rosæ Gallicæ Petalorum nondum explicatorum, abjectis unguibus, libram,
Sacchari purificati libras tres;

Petala in mortario lapideo contunde; tum, adjecto Saccharo, iterum contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO RUTÆ.

℞ Rutæ Foliorum exsiccatorum,
Carui Seminum,
Lauri Baccarum, singulorum unciam cum semisse,
Sagapeni unciam dimidiam,
Piperis nigri Fructûs drachmas duas,
Mellis despumati uncias sedecim;

Arida simul in pulverem subtilissimum tere; tum, adjecto melle, omnia misce.

CONFECTIO SCAMMONII.

℞ Scammoneæ Gummi-resinæ contritæ unciam cum semisse,
Caryophyllorum contusorum,
Zingiberis Radicis contritæ, singulorum drachmas sex,
Olei Carui fluidrachmam dimidiam,
Syrupi Rosæ quantum satis sit;

Arida simul in pulverem subtilissimum tere; tum, instillato Syrupo, rursus tere; dein, adjecto Oleo Carui, omnia misce.

CONFECTIO SENNÆ.

℞ Sennæ Foliorum uncias octo,
Caricæ Fructûs libram,
Tamarindi Pulpæ,
Cassiæ Pulpæ,
Prunorum Gallicorum Pulpæ, singulorum libram dimidiam,
Coriandri Seminum uncias quatuor,

Sennæ Folia cum Coriandri Seminibus tere, et cribro separa pulveris misti uncias decem. Residuum cum Caricæ Fructû et Glycyrrhizæ Radice ex Aquæ octariis quatuor ad dimidium decoque; deinde exprime et cola. Liquorem colatum balneo aquoso consume donec octarius cum semisse ex toto restet; tum, adjecto Saccharo, fiat Syrupus. Denique cum Syrupo Pulpas paulatim contere, et, injecto pulvere cribrato, omnia misce.

PULVERES.

PULVIS ALÖES COMPOSITUS.

℞ Alöes spicatæ Extracti unciam cum semisse,
Guaiaci Gummi-resinæ unciam,
Pulveris Cinnamomi compositi unciam dimidiam ;

Alöes Extractum et Guaiaci Gummi-resinam separatim in pulverem tere ; dein cum Pulvere Cinnamomi composito misce.

PULVIS CINNAMOMI COMPOSITUS.

℞ Cinnamomi Corticis uncias duas,
Cardamomi Seminum unciam cum semisse,
Zingiberis Radicis unciam,
Piperis longi Fructûs unciam dimidiam ;

Tere simul, ut fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS CONTRAYERVÆ COMPOSITUS.

℞ Contrayervæ Radicis contritæ uncias quinque,
Testarum præparatarum libram cum semisse ;

Misce.

PULVIS CORNU USTI CUM OPIO.

℞ Opii duri contriti drachmam,
Cornuum ustorum et præparatorum unciam,
Coccorum contritorum drachmam ;

Misce.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS.

℞ Cretæ præparatæ libram dimidiam,
Cinnamomi Corticis uncias quatuor,
Tormentillæ Radicis,
Acaciæ Gummi, singulorum uncias tres,
Piperis longi Fructûs unciam dimidiam;

Separatim in pulverem subtilissimum tere; dein misce.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS CUM OPIO.

℞ Pulveris Cretæ compositi uncias sex cum semisse,
Opii duri contriti scrupulos quatuor;

Misce.

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS.

℞ Ipecacuanhæ Radicis contritæ,
Opii duri contriti, singulorum drachmam,
Potassæ Sulphatis contritæ unciam;

Misce.

PULVIS KINO COMPOSITUS.

℞ Kino drachmas quindecim,
Cinnamomi Corticis unciam dimidiam,
Opii duri drachmam;

Separatim in pulverem subtilissimum tere; dein misce.

PULVIS SCAMMONEÆ COMPOSITUS.

℞ Scammoneæ Gummi-resinæ,
Extracti Jalapæ duri, singulorum uncias duas,
Zingiberis Radicis unciam dimidiam;

Separatim in pulverem subtilissimum tere; dein misce.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

℞ Sennæ Foliorum,
Potassæ Supertartratis, singulorum uncias duas,
Scammoneæ Gummi-resinæ unciam dimidiam,
Zingiberis Radicis drachmas duas;

Scammoneæ Gummi-resinam per se, cætera simul, in pulverem subtilissimum tere; tum misce.

PULVIS TRAGACANTHÆ COMPOSITUS.

℞ Tragacanthæ contritæ,
Acaciæ Gummi contriti,
Amyli, singulorum unciam cum semisse,
Sacchari purificati uncias tres;

Amylum et Saccharum simul in pulverem tere; tum, adjectis Tragacanthâ et Acaciæ Gummi, omnia misce.

PILULÆ.

PILULÆ ALÖES COMPOSITÆ.

℞ Alöes spicatæ Extracti contriti unciam,
Extracti Gentianæ unciam dimidiam,
Olei Carui minima quadraginta,
Syrupi quantum satis sit;

Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ ALÖES CUM MYRRHA.

℞ Alöes spicatæ Extracti uncias duas,
Croci Stigmătum,
Myrrhæ, singulorum unciam,
Syrupi quantum satis sit;

Alöes Extractum et Myrrham separatim in pulverem tere; tum omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ CAMBOGIÆ COMPOSITÆ.

℞ Cambogiæ contritæ,
Alöes spicatæ Extracti contriti,
Pulveris Cinnamomi compositi, singulorum drachmam,
Saponis drachmas duas;

Misce inter se pulveres; dein, adjecto Sapone, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ FERRI CUM MYRRHA.

℞ Myrrhæ contritæ drachmas duas,
Sodæ Subcarbonatis,
Ferri Sulphatis,
Sacchari, singulorum drachmam;

Tere Myrrham cum Sodæ Subcarbonate; tum, adjectâ Ferri Sulphate, iterum tere; dein omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ GALBANI COMPOSITÆ.

℞ Galbani Gummi-resinæ unciam,
Myrrhæ,
Sagapeni, singulorum unciam cum semisse,
Assafœtidæ Gummi-resinæ unciam dimidiam,
Syrupi quantum satis sit;

Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ HYDRARGYRI.

℞ Hydrargyri purificati drachmas duas,
Confectionis Rosæ Gallicæ drachmas tres,
Glycyrrhizæ Radicis contritæ drachmam;

Hydrargyrum cum Confectione tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur; deinde, adjectâ Glycyrrhizæ Radice, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ HYDRARGYRI SUBMURIATIS.

℞ Hydrargyri Submuriatis,
Antimonii Sulphureti præcipitati, singulorum drachmam,
Guaiaci Gummi-resinæ contritæ drachmas duas;

Tere Hydrargyri Submuriatem cum Antimonii Sulphureto præcipitato, dein cum Guaiaci Gummi-resinâ, et adjice Copaibæ quod satis sit, ut fiat idonea crassitudo.

PILULÆ SAPONIS CUM OPIO.

℞ Opii duri contriti unciam dimidiam,
Saponis duri uncias duas;

Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ.

℞ Scillæ Radicis recèns exsiccatæ et contritæ drachmam,
Zingiberis Radicis contritæ,
Saponis duri, singulorum drachmas tres,
Ammoniaci contriti drachmas duas;

Misce inter se pulveres; deinde cum Sapone contunde, adjecto Syrupi quantum satis sit, ut idonea fiat crassitudo.

PRÆPARATA EX ANIMALIBUS.

ADEPS PRÆPARATA.

Adipem in frustula concide; tum leni igne liquefactam per linteum exprime.

CORNU USTUM.

Cornuum frusta igne aperto ure, donec penitùs albescant; deinde contere, et præpara eodem modo, quo de Cretâ præceptum est.

SEVUM PRÆPARATUM.

Sevum in frustula concide; tum leni igne liquefactum per linteum exprime.

SPONGIA USTA.

Spongiam in frustula concide, et contunde, ut à rebus alienis adhærentibus separetur; tum in vase ferreo clauso ure, donec nigra et friabilis fiat; denique in pulverem subtilissimum tere.

TESTÆ PRÆPARATÆ.

Testas, sordibus priùs purgatis, aquâ fervente lava; tum præpara eodem modo, quo de Çretâ præceptum est.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM AMMONIACI.

℞ Ammoniaci purificati uncias quinque,
Acidi acetici octarium dimidium ;

Liqua Ammoniacum in Aceto ; dein liquorem, in vase ferreo, balneo aquoso consume, assiduè movens, donec idonea fiat crassitudo.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM HYDRARGYRO.

℞ Ammoniaci purificati libram,
Hydrargyri purificati uncias tres,
Olei sulphurati fluidrachmam ;

Hydrargyrum cum Oleo sulphurato tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur; deinde paulatim adjice Ammoniacum liquefactum, et omnia misce.

EMPLASTRUM CERÆ.

℞ Ceræ flavæ,
Sevi præparati, singulorum libras tres,
Resinæ flavæ libram;

Liquefac simul, et cola.

EMPLASTRUM CUMINI.

℞ Cumini Seminum,
Carui Seminum,
Lauri Baccarum, singulorum uncias tres,
Picis aridæ libras tres,
Ceræ flavæ uncias tres;

Pici et ceræ simul liquefactis cætera adjice in pulverem contrita, et misce.

EMPLASTRUM GALBANI COMPOSITUM.

℞ Galbani Gummi-resinæ purificatæ uncias octo,
Emplastri Plumbi libras tres,
Terebinthinæ vulgaris drachmas decem,
Abietis Resinæ contritæ uncias tres ;

Galbani Gummi-resinæ et Terebinthinæ simul liquefactis adjice primò Abietis Resinam, deinde Emplastrum Plumbi lento igne liquefactum, atque omnia misce.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

℞ Hydrargyri purificati uncias tres,
Olei sulphurati fluidrachmam,
Emplastri Plumbi libram ;

Hydrargyrum cum Oleo sulphurato tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur ; tum paulatim adjice Emplastrum Plumbi liquefactum, atque omnia misce.

EMPLASTRUM LYTTÆ.

℞ Lyttarum in pulverem subtilissimum tritarum libram,
Emplastri Ceræ libram cum semisse,
Adipis præparatæ libram;

Emplastro et Adipi simul liquefactis, et ab igne remotis, paulò antequàm concrescant, Lyttas insperge, atque omnia misce.

EMPLASTRUM OPII.

℞ Opii duri contriti unciam dimidiam,
Abietis Resinæ contritæ uncias tres,
Emplastri Plumbi libram;

Emplastro liquefacto Abietis Resinam et Opium adjice, et misce.

EMPLASTRUM PICIS COMPOSITUM.

℞ Picis aridæ libras duas,
Abietis Resinæ libram,
Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singulorum uncias quatuor,
Myristicæ Olei expressi unciam;

Pici, Resinæ, et Ceræ, simul liquefactis, primùm Abietis Resinam, dein Oleum Myristicæ, adjice, et omnia misce.

EMPLASTRUM PLUMBI.

℞ Plumbi Oxydi semivitrei in pulverem subtilissimum triti libras quinque,
Olivæ Olei congium,
Aquæ octarios duos ;

Coque simul lento igne, assiduè movens, donec Oleum et Plumbi Oxydum in emplastri crassitudinem cöeant. Oportebit autem paululùm Aquæ ferventis adjicere, si ea ferè omnis, quæ in principio adhibita est, ante finem coctionis fuerit absumpta.

EMPLASTRUM RESINÆ.

℞ Resinæ flavæ libram dimidiam,
Emplastri Plumbi libras tres ;

Emplastro Plumbi, lento igne liquefacto, Resinam contritam adjice, et misce.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞ Saponis duri concisi libram dimidiam,
Emplastri Plumbi libras tres;

Emplastro liquefacto Saponem admisce; tum ad idoneam crassitudinem decoque.

CERATA.

CERATUM.

℞ Olivæ Olei fluiduncias quatuor,
Ceræ flavæ uncias quatuor;

Ceræ liquefactæ Oleum adjice, et misce.

CERATUM CALAMINÆ.

℞ Calaminæ præparatæ,
Ceræ flavæ, singulorum libram dimidiam,
Olivæ Olei octarium;

Cum Cerâ liquefactâ Oleum misce; tum ab igne remove, et, ubi primùm lentescant, Calaminam adjice, et assiduè move, donec refrixerint.

CERATUM CETACEI.

℞ Cetacei unciam dimidiam,
Ceræ albæ uncias duas,
Olivæ Olei fluiduncias quatuor;

Cetaceo et Ceræ simul liquefactis Oleum adjice, et move, donec refrixerint.

CERATUM LYTTÆ.

℞ Cerati Cetacei drachmas sex,
Lyttarum in pulverem subtilissimum tritarum drachmam;

Cerato, igne emollito, Lyttas adjice, et misce.

CERATUM PLUMBI SUPERACETATIS.

℞ Plumbi Superacetatis contritæ drachmas duas,
Ceræ albæ uncias duas,
Olivæ Olei octarium dimidium;

Ceram in Olei fluidunciis septem liqua; tum his adjice paulatim Plumbi Superacetatem, cum re-

liquo Oleo separatim contritam, et spathâ ligneâ move, donec coierint.

CERATUM PLUMBI COMPOSITUM.

℞ Liquoris Plumbi Acetatis fluiduncias duas cum semisse,
Ceræ flavæ uncias quatuor,
Olivæ Olei fluiduncias novem,
Camphoræ drachmam dimidiam ;

Ceram liquefactam cum Olei fluidunciis octo misce ; tum ab igne remove, et, ubi primùm lentescant, Liquorem Plumbi Acetatis paulatim adjice, et assiduè move spathâ ligneâ, donec refrixerint. Denique cum his Camphoram, in reliquo Oleo liquatam, misce.

CERATUM RESINÆ.

℞ Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singulorum libram,
Olivæ Olei octarium ;

Resinam et Ceram lento igne simul liquefac ; dein Oleum adjice, et Ceratum adhuc calens per linteum exprime.

CERATUM SABINÆ.

℞ Sabinæ Foliorum recentium contusorum librain,
Ceræ flavæ libram dimidiam,
Adipis præparatæ libras duas;

Adipi et Ceræ simul liquefactis Sabinæ Folia incoque; tum per linteum exprime.

CERATUM SAPONIS.

℞ Saponis duri uncias octo,
Ceræ flavæ uncias decem,
Plumbi Oxydi semivitrei contriti libram,
Olivæ Olei octarium,
Aceti congium;

Coque Acetum cum Plumbi Oxydo, lento igne, assiduè movens, donec in unum cöeant; dein adjice Saponem, et iterùm simili modo coque, donec humor penitùs consumptus fuerit; denique cum his Ceram ex Oleo priùs liquefactam misce.

UNGUENTA.

UNGUENTUM CETACEI.

℞ Cetacei drachmas sex,
Ceræ albæ drachmas duas,
Olivæ Olei fluiduncias tres;

Lento igne simul liquefacta assiduè move, donec refrixerint.

UNGUENTUM ELEMI COMPOSITUM.

℞ Elemi libram,
Terebinthinæ vulgaris uncias decem,
Sevi præparati libras duas,
Olivæ Olei fluiduncias duas;

Elemi cum Sevo simul liquefac; tum ab igne remove, et his Terebinthinam et Oleum statim misce; deinde per linteum exprime.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.

℞ Hydrargyri purificati libras duas,
Adipis præparatæ uncias viginti tres,
Sevi præparati unciam;

Tere primùm Hydrargyrum cum Sevo et exiguo Adipis, donec globuli non amplius conspiciantur; dein adjice Adipis quod reliquum est, et misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

℞ Unguenti Hydrargyri fortioris libram,
Adipis præparatæ libras duas;

Misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATIS.

℞ Hydrargyri purificati unciam,
Acidi nitrici fluiduncias duas,
Adipis præparatæ uncias sex,
Olivæ Olei fluiduncias quatuor;

Hydrargyrum in Acido primùm liqua; dein liquorem adhuc calentem cum Adipe et Oleo simul liquefactis misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRICO-OXYDI.

℞ Hydrargyri Nitrico-oxydi unciam,
Ceræ albæ uncias duas,
Adipis præparatæ uncias sex;

Ceræ et Adipi simul liquefactis adjice Hydrargyri Nitrico-oxydum in pulverem subtilissimum tritum, et misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI PRÆCIPITATI ALBI.

℞ Hydrargyri præcipitati albi drachmam,
Adipis præparatæ unciam cum semisse ;

Adipi lento igne liquefactæ adjice Hydrargyrum præcipitatum, et misce.

UNGUENTUM PICIS ARIDÆ.

℞ Picis aridæ,
Ceræ flavæ,
Resinæ flavæ, singulorum uncias novem,
Olivæ Olei octarium ;

Liquefac simul, et per linteum exprime.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDÆ.

℞ Picis liquidæ,
Sevi præparati, singulorum libram ;

Liquefac simul, et per linteum exprime.

UNGUENTUM SAMBUCI.

℞ Sambuci Florum libras duas,
Adipis præparatæ libras duas ;

Adipi incoque Sambuci Flores, donec friabiles fiant ; tum per linteum exprime.

UNGUENTUM SULPHURIS.

℞ Sulphuris sublimati uncias tres,
Adipis præparatæ libram dimidiam ;

Misce.

UNGUENTUM SULPHURIS COMPOSITUM.

℞ Sulphuris sublimati libram dimidiam,
Veratri Radicis contritæ uncias duas,
Potassæ Nitratis drachmam,
Saponis mollis libram dimidiam,
Adipis præparatæ libram cum semisse ;

Misce.

UNGUENTUM VERATRI.

℞ Veratri Radicis contritæ uncias duas,
Adipis præparatæ uncias octo,
Limonis Olei minima viginti;

Misce.

UNGUENTUM ZINCI.

℞ Zinci Oxydi unciam,
Adipis præparatæ uncias sex;

Misce.

LINIMENTA.

LINIMENTUM ÆRUGINIS.

℞ Æruginis contritæ unciam,
Aceti fluiduncias septem,
Mellis despumati uncias quatuordecim;

Liqua Æruginem in Aceto, et per linteum cola; dein instillato melle, ad idoneam crassitudinem decoque.

LINIMENTUM AMMONIÆ FORTIUS.

℞ Liquoris Ammoniæ fluidunciam,
Olivæ Olei fluiduncias duas;

Agita simul, donec misceantur.

LINIMENTUM AMMONIÆ CARBONATIS.

℞ Liquoris Ammoniæ Carbonatis fluidunciam,
Olivæ Olei fluiduncias tres;

Agita simul, donec misceantur.

LINIMENTUM CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ unciam dimidiam,
Olivæ Olei fluiduncias duas;

Liqua Camphoram in Oleo.

LINIMENTUM CAMPHORÆ COMPOSITUM.

℞ Camphoræ uncias duas,
Liquoris Ammoniæ fluiduncias sex,
Spiritûs Lavandulæ octarium;

Liquorem Ammoniæ cum Spiritu misce; tum ex retortâ vitreâ, lento igne, distillet libra; denique in his liqua Camphoram.

LINIMENTUM HYDRARGYRI.

℞ Unguenti Hydrargyri fortioris,
Adipis præparatæ, singulorum uncias quatuor,
Camphoræ unciam,
Spiritûs rectificati minima quindecim,
Liquoris Ammoniæ fluiduncias quatuor;

Camphoram cum Spiritû primùm tere, deinde cum Adipe et Unguento Hydrargyri; denique, instillato paulatim Liquore Ammoniæ, omnia misce.

LINIMENTUM SAPONIS COMPOSITUM.

℞ Saponis duri uncias tres,
Camphoræ unciam,
Spiritûs Rosmarini octarium;

Liqua Camphoram in Spiritû; dein Saponem adjice, et macera balneo arenæ, donec liquetur.

LINIMENTUM TEREBINTHINÆ.

℞ Cerati Resinæ libram,
Olei Terebinthinæ octarium dimidium;

Liquefacto Cerato Oleum Terebinthinæ adjice, et misce.

CATAPLASMATA.

CATAPLASMA FERMENTI.

℞ Farinæ libram,
Cerevisiæ Fermenti octarium dimidium ;

Misce, et calori leni expone, donec intumere cœperint.

CATAPLASMA SINAPIS.

℞ Sinapis Seminum,
Lini usitatissimi Seminum, singulorum contritorum libram dimidiam,
Aceti calidi quantum satis sit ;

Misce ut fiat Cataplasmatis crassitudo.

TABULA

OSTENDENS, QUÂ RATIONE OPIUM, ET PRÆPARATA QUÆDAM EX ANTIMONIO, ARSENICO, ET HYDRARGYRO, IN MEDICAMENTIS QUIBUSDAM COMPOSITIS CONTINENTUR.

CONFECTIO opiata in granis circiter sex et triginta continet Opii granum.

Liquor Antimonii tartarizati in fluidunciâ continet Antimonii tartarizati grana duo.

Liquor arsenicalis in fluidunciâ continet Oxydi Arsenici grana quatuor.

Liquor Hydrargyri Oxymuriatis in fluidunciâ continet Hydrargyri Oxymuriatis granum dimidium.

Pilulæ Hydrargyri in granis tribus continent Hydrargyri granum.

Pilulæ Hydrargyri Submuriatis in granis circiter quinque continent Hydrargyri Submuriatis granum.

Pilulæ Saponis cum Opio in granis quinque continent Opii granum.

Pulvis Cornu usti cum Opio in granis decem continet Opii granum.

Pulvis Cretæ compositi cum Opio in scrupulis duobus continet Opii granum.

Pulvis Ipecacuanhæ compositus in granis decem continet Opii granum.

Pulvis Kino compositus in scrupulo continet Opii granum.

Unguentum Hydrargyri fortius in drachmis duabus continet Hydrargyri drachmam.

Unguentum Hydrargyri mitius in drachmis sex continet Hydrargyri drachmam.

INDEX

NOMINUM NOVORUM,

OSTENDENS AD QUOD VETERIS PHARMACOPŒIÆ NOMEN QUODQUE PERTINET.

NOMINA NOVA.	NOMINA PRIORA.
	A.
Abietis Resina.	Thus.
Absinthium.	Absinthium vulgare.
Acaciæ Gummi.	Arabicum Gummi.
Acetosa.	Acetosa pratensis.
Acidum aceticum.	Acetum distillatum.
——— benzoïcum.	Flores Benzöes.
——— nitricum.	Acidum nitrosum.
——— sulphuricum.	——— vitriolicum.
Aloës spicatæ Extractum.	Aloë socotorina, *Succus spissatus.*
—— vulgaris Extractum.	—— barbadensis, *Succus spissatus.*
Ammoniæ Murias.	Sal Ammoniacus.
——— Subcarbonas.	Ammonia præparata.
Anthemidis Flores.	Chamæmelum, *Flos simplex.*

P.

R.

Z.

INDEX

NOMINUM VETERUM,

OSTENDENS AD QUOD HUJUS VOLUMINIS NOMEN QUODQUE PERTINET.

A.

D.

E.

Z.

INDEX

MEDICAMENTORUM.

A.

D.

E.

P.

PAG.

T.

V.

FINIS.

Londini: Typis Georgii Woodfall, Paternoster-row.